Purchased at the sale of Mr Carnaby's Library sold by Messrs Puttick & Simpson 26 Nov. /86 Lot 577.

U/#


402

[Sepher Maphteah Shelomo] Clavicula Salamonis, traducta in latinum per F.L.C., MANUSCRIPT *on paper*, 70 *leaves*, *calf*, *re-backed*, 17*th Century*

Geo: Oakley Fisher

1 Stranraer Place W





Magic
Sepher

The Keyes of Solomon King
of the Hebrews, translated into
Latin Idiom out of the Hebrew
by F.L.G. by command of his Serene
Highness the Duke of Mantua
with curious Diagrams

Lond. [illegible]

Tabula
primi libri

Clavicula Salamonis:

Hæbræorum Regis, Traducta in Latinum Idioma ex Hebræo
Per F. L. C. Ex Mandato
Serenissimæ Suæ Celsitudinis Mantuæ Ducis

De
Amore Divino qui ad addiscendam scientiam præcedere debet
Caput primum.

Salomon Davidis Regis Israel filius dixit Claviculæ nostræ principium est Dei timor, illiusq; adoratio. Hunc ergo cum contritione cordis, summâq; cum devotione honorare, nec non in omnibus rebus quas operaturi sumus, invocare debemus, sicq; peragendo Dominus nos in bonam viam conducet. Cum ergo scientiæ notitiam et cognitionem assequi volueris, Artiumq; Magicarum operæ pretium sit, ut præparatum habeas ordinem horarum, dierum atq; Lunarum absq; quorum observatione, nulla res potest, neq; fieri poterit, quibus è diverso diligenter et accuratè observatis facilè ad optatum finem et effectum cujuscunq; placuerit, pervenire poteris.

2.

Cap. II.

De Diebus, Horis, Planetarumq virtutibus.

Cum aliquod experimentum efficere cupieris, res omnes necessarias primum præparare opus est, sicut in infra Scriptis videbis Capitulis, dies horas, cæterasq observando Constellationes, ut in isto Capitulo legitur. Horæ ergo Diem intra et noctem viginti quatuor recensentur, Unicuiq horæ dominatur et præest Septem Planetis unus secundum illorum ordinem, ex superioribus descendendo ad inferiores; Et sic de omnibus tam Diei quam noctis horis.

In ordine, qui inter Planetas observatur omnium eorum prior et superior est Sabbay ♄. Scilicet; sub ♄, Zedey vel ♃; sub Jove Madym, sive ♂ sub Marte Hemen vel Sol, sub Sole, Nogas aut Venus, sub ♀ Creau seu ☿ sub ☿rio, Levana, quæ Luna vocatur, quæ omnium Planetarum infimus est.

Scias ulterius. Planetas proximiori die dominari, quo illis nomen est tributum, Saturnus scilicet, ♄ni, sive Sabbathi Die,

♃ Die Jovis, ♄ autem ♄tis, sicq de omnibus
alijs alternatim. Planetæ vere Dominium
incipit quâcunq aurora hora, usq ad ortum
Solis ipsiusmet Diei, qui talis Planetæ denomi-
nationem habet, succeditq Dominationi alterius
horæ ille Planeta, qui in ordine sequitur, et est
scilicet prima hora diei Sabbathi, quæ est ab
aurora ad ortum usq Solis, tunc ♄nus domi-
natur; Secundæ horæ ♃ præest, Mars tertiæ
quartæ ☉, ♀ quintæ, sextæ ☿ et ☽ postremum
septimæ.

Octavam autem redeundo, gubernat Saturnus
et sic de coeteris unus post alium intelligi
debet. NOTA omnem Magicam artem & Opera-
tionem debere fieri sub suo Planeta, et in horâ
propriâ ipsiusmet. v.g. In Diebus et
Horis ♄ni Experimenta præparanda ad
convocandas inferni animas naturali tantum
morte defunctorum. Experimenta quoq pro-
speræ vel adversæ fortunæ, quoad ædificia
ad familiares Spiritus in Somnijs obtinendos
ad fælicem vel infelicem fortunam posses-
sionibus dandam, bonis stabilibus, Seminibus
fructibusq rebusq similibus; ad doctrinam

acquirendam, ad odia seminanda, ad destructi-
onem afferendam, mortemq causandam.

Hora diesq Jovis ad obtinendos honores, de-
stinantur ad divitias comparandas, ad concilian-
das amicitias, ad sanitatem conservandam,
et ad res peroptatas.

Militaria Experimenta conficies in dieb.
♂ et quod juvat ad militares dignitates con-
sequendas, ad audaciam & fortitudinem adipiscen-
dam, ad expellendos inimicos, ad stragem,
ruinam, crudelitatem et discordiam inter
milites afferendam, ad feriendum, mor-
temq dandam.

Dies horæ Solisq conducunt ad Experimenta
bonorum temporalium perficienda, Spei, Lucri,
fortunæ, Vaticiniorum, gratiæ cum Principibus,
dissolutionis inimicitiarum, validitatis, et
amicorum acquisitionis.

Dies et Horæ ♀ ad assequendam amicitiam
sunt aptæ, ad captandam benevolentiam, et
amorem, ad jucundas lætasq res peragendas,
nec non ad peregrinationes suscipiendas.

Dies et Horæ ☿ sunt ad operationes

Scientiarum efficiendas valde propriæ, vaticiniis eloquentiæ, intelligentiæ promptitudinis, in negotijs præstigiorum et apparitionum, futurarum rerum responsorum, poteris adhuc in futuris operari sub ☿ stella, in Scripturis, fraudibus et Mercaturis.

Dies et Horæ Lunæ ad Experimenta operanda valent, non solum Legationum, Nunciaturarum et Navigationum, sed et peregrinationum, Reconciliationum, amoris, gratiæ, inter populos academias conciliandæ, Mercaturarumque ex aquis.

Cavere iterum debes, si operationum tuarum finem et effectum consequi volueris, ut punctuatim et fideliter omnia quæ in hoc Capitulo continentur, observes. Ex illis etenim Magicæ scientiæ veritas pendet.

Horæ ♄ni. pariter, sicut ♃tis et ☽ optimæ censentur, ad colloquendum cum Spiritibus. ☿ij vero horæ ad furta recuperanda per viam Spirituum valent.

Martis horæ ad convocandas ex inferno animas, eorum saltem qui fuerunt occisi.

Horæ ☉lis, Jovis et Veneris conveniunt ad quæcunque Experimenta præparanda.

tam amoris, gratiae & impetrationis, quam invi-
sibilitatis, ut clare et aperte in suis Capitulis
videre licet, adjunctis caeterum rebus illis
quae in simili materia, in toto opere continentur.
Horae. etiam ♄ni et ♂tis pariter et illorum
dies in quibus ipsis Luna conjungitur, vel sal-
tem ab illis ex opposito, sive quadrato respici-
tur optimi existunt ad experimenta odij
perpetranda inimicitiae rixarum et discor-
diae conjunctis rebus omnibus.
Mercurij hora valde adoptata ad omnia
Experimenta praeparanda, quoad lusus et irri-
siones, rerumque mirabilles videntur.
Hora ☉lis, Jovis & ♀ specialiter in suis
diebus bonae existunt ad omnia extraordinaria
Experimenta probanda, quae in nullo supra
genere notatae sunt.
Horae ☽ propria sunt ad Experimenta pro-
banda, ut facile furta recuperemus, ad haben-
das nocturnas visiones, dormiendo arcessendos
Spiritus et ad aquatilia negotia praeparanda.
Horae iterum ♀ optimae numerantur cum
Experimenta Sortilegiorum praeparare, eodemque
sicut veneficiorum et venenorum et pulverum
quae ad provocandas febres freneticas stultitias &
similia fiunt & componuntur.
Sed ad artem faciendam ultra horas, illam

in die planeta efficier; nam multo melius
erit experimentum, semperque verificabitur.
Quae vero per spiritum invocationem ad Ne-
nam spectant, per opus nigromanticum, atque ad
furta & latrocinia recuperanda; sit D in signo
terrestri, scilicet tauro, virgine, vel Capricorno.
Pro amore, gratiâ & invisibilitate, Lunam esse
debet in signo igneo, convenit nempe in ariete
Leone & Sagittario.
In Utili signo, Lunam convenit esse, quando
de odio, discordia et destructione agitur: hoc
intelligitur in Cancro, Scorpione & piscibus.
Signa de extraordinarijs tractatur Experimen-
tis, quae sub quodam genere non continentur
tunc in aëreo signo Luna esse debet, nempe
gemini, Libra & Urio: Si qui tibi rem talem
efficere & operari grave & onusdum videatur
hoc tantum peragere sufficit, nimirum
Dobservare, ad conjunctione & combustione, su-
bito ac ex Olis radijs exiverit et apparere
inceperit, tunc omnia operari Experimenta
bonum est, illa scilicet quae ad constructionem
& operationem alicujus rei tendunt et spectant
quapropter ipsomet temporis momento, quo
Luna crescit usque quo plena sit, cum
ipsamet se in pari numero cum Sole invenient.

tum convenit facere, quae supra diximus.
ed cum Luna est ad oppositionem Solis & plena
luce, tunc bonum est facere militaria, rixa-
rum & discordiarum Experimenta.
Cumque illa sit in Extremis Luminis quae de-
fecta, tunc Experimenta ad mortem ope-
rari decet.
Nota & observa adhuc hoc inviolabiliter, ut
nihil quicquam inchoes & incipias, quamdiu cum
Sole Luna est conjuncta; cum illud tempus sit
infaustum, cumque ad finem & effectum nihil
prosper reducere poteris. Sed crescente Lunâ
cumque illa creverit, tunc scribere, operari
facere & praeparare omnia decet ista, quae
tibi placuerint Experimenta, observatis obser-
vandis.

Cap. 3.

De Artibus.

Si Ergo experimenta & Artes praedictas
facere volueris, illa habebis praeparata
Experimenta diebus & horis congruis, cum
requisitis Solemnitatibus ut in propriis con-
tinetur Capitulis.
Experimenta tamen sunt ex duobus modis
Primum ergo facile potest fieri absque cir-
culis.

culis, et in illo nihil aliud est observandum quam quod in proprijs invenies capitulis. Secundum vero ad finem sine circulis redu-ci potest. Quoad in Circulo Experimenta illud observandum. primo.

Priusquam Magister opus inchoet, ille ipse cum discipulis abstinere debet magnâ cum exquisitâ Continentiâ per novem dies-à Coitu & à vanis & otiosis colloquijs; ut ple-nè in secundo libro apparet Capitulo quarto. finitisq sex ex istis novem diebus orationem nec non et confessionem recitare debet, ut infra dicetur, septimaq die Magister solus in Concla-ve secretum ingrediatur, seq suis exeat vesti-bus, aquamq habeat exorcitatam, quae supra caput illius descendat ad pedes usq, orationem devote recitando.

Domine Adonai, qui &c.

sicut in secundo libro Capit. 2do.

Finitâ & peractâ oratione Magister ex D exeat, seq supra carnes induat vestibus lineis albis et mundis, tuncq cu discipulis

ad locum eat secretum, hisq jubeat ut nudos
sese exuant, quibq denudatis; Magister aquam
habeat exorcizatam, illamq spargat supra
illorum capita, ita ut descendat, madefat
et lavet ad pedes usq, aquamq spargendo di-
cat Magister.

Renovati, loti & mundi sitis &c. sicut in secun
do libro cap. 3tio. Hoc peracto discipuli se indu
et in lectum descendant
ant magistri ad instar, supra carnem vestibq
lineis albis & mundis, illisq tribq ultimis diebq
Magister & discipuli jejunare debent, cum solemni
tate & oraoe, sicut in 2do lib. cap. 3. videre est.

Notando tamen, quod oport sit ut ultimi
tres dies debeant esse clari & absq vento, vel
nebulis quæ transcurrant.

Ultimâ autem die Magister cum discipulis
eat ad fontem aquæ vivæ secretum vel flumen
& illorum unusquisq se abluat vestibus
exutis, propriamq lavet personam cum solemni
tate quæ habetur lib. 2. cap. ij. Mundi o-
mnes induant vestes & femoralia albâ linea
& munda, ut in lib. 2do cum oratione & so-
lemnitate, ut hic videre licet.

Magister deinde solus confessionem reci-
tabit, ut in lib.. 2do cap. 40. latum est.

Quâ peractâ & finitâ Magister in poeni-
tentiæ signum sups in fronte discipulos

osculabitur, et discipulorum unusquisque al-
terum. Extendat manus Magister supra discipu-
los et in absolutionis signum illos absolvat
et benedicat.
Hocque facto Magister suis distribuat discipu-
lis omnia quaecunque Artis instrumenta necessa-
ria in circulum ferenda.
Thuribulum cum speciebus odoriferis defert pri-
mus librum, papyrum, pennam, atramentum.
tetras foetidasque species portabit secundus,
cultrum, falcem, laternam et candelas tertius.
Quartus Psalmos aliaque instrumenta, ollasque
terreas & carbones ferat quintus; sed in ma-
nu baculum & virgam portabit Magister, sic
itaque istis rebus dispositis discipuli simul cum
Magistro eant ad praeparatum locum, ubi nam
circulum delineare est propositum, orationes per
viam recitantes, sicut in libro secundo fa-
cile perspicies
Cumque deinde Magister & discipuli ad
praeparatum locum pervenerint, Magister
ex igne à se noviter excitato, sicut in 2do
libro cap XII candelam accendet, ponetque
in lucernam, illamque semper in manu tenebit
unus ex discipulis Magistro inserviens.
Habeas cultrum Artis vel falcem seu
Artavum sacratum secundum ritum consuetudi-

nem & ordinem, de quo 2do lib. Cum isto cultro vel Artavo delineat Circulu supra idem Centru, per tale spatium, intra primum circulu quem cum Artavo feceris, in ipso pedis unius spatio venerabilia. Tau signa ad quatuor mundi partes formabis, intraq primu Circulu et secundu in quatuor pentaculis facies & inscribes tremenda Creatoris nomina, scilicet orientem inter et meridiem Tetragrammaton, inter meridiem & occidentem Theye, inter occidentem & septentrionem Elyon, & inter septentrione & orientem Eloha quod est gravissimi ponderis et momenti in catalogo Sephirot necnon et collustrationu supremarum.

Facies ulterius extra istos circulos quadrangulos duos æquales, quorum anguli et quatuor mundi partes vertantur spatium intra duos quadratorum lineas, est ex semi pedis spatio. in angulis extremis centrum quatuor circulorum constitues, quorum mensura & diameter sit pedis unius, qua res omnes fieri debent cum cultro vel Artavo consacrato. In quatuor circulis scribuntur, sanctissima quatuor Dei nomina, isto cum ordine, ad orientem nempe EL, ad occidentem Agla

ad meridiem jah. ad septentrionem vero
Adonay. intra unum et alterum quadra-
tum deinde in 4tuor scribitur partibus no-
men TETRAGRAMMATON in modo isto
quem hic tu videris.

Forma Circuli.



Hoc in Circulo faciendo recitet Magister istos Psalmos

Ps. Quare fremuerunt gentes etc.
Ps. Deus in nomine tuo
Ps. Laudate Pueri Dominum
Ps. Deus misereatur nostri
Ps. Omnes gentes plaudite
Ps. Exsurgat Deus etc.

Vel saltem illos recitabit antequam Circulum delineet.

Quo finito factisque suffumigiis, velut in suffumigiorum refertur capite, congreget Creaturae suos discipulos magister, illosque excitet et animet et conducat in partes circuli artis, in quo illos collocabit in quatuor mundi partibus, illosque corroborabit, ne timeant sedulo designata loca custodiant. Socius versus orientalem plagam positus habebit calamum atramentum et chartam bombacinam albam nitidam et politam; unusquisque etiam sociorum unum ensem nudum habebit non numerato Artis ense; manum supra ensis capulo tenebit, et non exibit, neque se ex loco assignato movebit. Exeat tunc magister e circulo, carbonesque ollarum accendat

illos supra suffumigia deponat cereumq
in manu habeat exorcizatum, illumq accen-
dat & deponat in abscondito loco illic praepa-
rato, ingrediatur deinde in circulum & illum
claudat; De novo Socios admoneat, illisq
singulariter praescribat, quid sibi incum-
bat agendum.
Qui discipuli sub juramentali fide omnia
exequi promittent.
Tunc istam Orationem recitet Magister.
Intret Deus omnipotens in hunc circulum
sub introitu humilitatis nostrae et aeter-
nae felicitatis, divinae prosperitatis, sere-
nae laetitiae, fructiferae charitatis & sa-
lutis sempiternae. absint ab isto loco
omnes Daemones adversarij & adsint
Angeli pacifici & custodiant hunc
circulum, à quo fugiant & recedant di-
scordiae. Magnifica Domine super nos
nomen sanctum tuum et benedic nostrā
conversationem. Sanctifica Domine
Deus noster humilem nostrum intro-
itum qui pius & sanctus es in secula
seculorum Amen.

Deinde Magister genibus
flexis dicat

Domine Deus omnipotens & miseri-
cors qui non vis mortem peccatoris, sed
ut convertatur et vivat, da & concede no-
bis tuam gratiam, benedicendo & conse-
crando hanc terram, & hunc circulum
hic signatum per potentissimum & cor-
roboratissimum nomen Dei & conjuro
te terra et per nomen Dei
Emanuel benedico te terra per po-
tentissimum nomen Dei Essereye
sacro te terra, intra hunc Circulum
manu nostrâ compositum & factum
Et hunc locum benedicat Deus. Adonay
cum omnibus virtutibus coeli, ita
ut nullus spiritus immundus pote-
statem habeat introeundi in hunc
circulum, nec nocendi alicui hic
commoranti per Dominum Adonay
qui vitam habet in sempiterna
secula. Amen.

Oro te Domine omnipotens et
misericors, ut benedicendo benedicere
digneris

digneris hunc Circulum et totum hunc locum et eos qui
hic manent & angelum bonum nobis praebeas ad custodiam
nostram, qui tibi serviamus & miracula tuae legis desideramus.
Remove a nobis omnem virtutem contrariam & potestatem
& salva nos ab omni malo in loco isto manere, per te qui vivis
et regnas Deus in secula seculorum. Amen.
Interim Magister in pedes surgat, ponatque supra caput su-
um Coronam ex virgineâ papyro factam & scribantur in illâ
cum colore & alijs rebus quae dicentur inferius quatuor ista
nomina Agla, Aglay, Aglata, Aglatay, quae nomina
ponantur ante, retro, et ex lateribus et ex partibus undiquaque
capitis.
Habeat adhuc Magister Pentacula in circulo, vel canderias
(Numismata) infra scriptas, secundum necessitatem, formataeque
sint ut legitur in capite Pentaculorum descriptorum in pa-
pyro virgineâ, cum calamo et atramento vel sanguine vel
colore praeparato, in modum qui postea declarabitur in eorum
capitibus. Sed illa tantum Pentacula accipiat, quae apta
sint & ad propositum faciant operationis, quae consui
debent ante Magistri pectus, vestimento lineo albo cum
artis acu & filo, quo infantula virgo nere debuit.
Deindeque Magister ex parte orientis (nisi tamen aliter
in Experimento fuerit edoctus, vel ex alterâ parte mundi
convocare Spiritus) incipiat conjurationem legere, quae
in illâ Arte continetur. Siquae inobedientes sint Spiritus
et non compareant, tunc stet in pedes, exercitatumque acci-
piat cultrum cum quo circulum delineavit, elevandoque
illum sicut ad aerem percutiendum & feriendum, Spiri-
tusque conjurandos, dextram manum cum cultro supra Pen-
tacula in chartâ virgineâ ponat, et Numismata quae fa-
cta et scripta in virgineâ papyro, supra pectus illius con-
suat, infra scriptam recitet Conjurationem, humili voce
& genibus flexis versus ad orientem.

Domine exaudi Orationem meam & clamor meus ad te veniat.

Domine Deus Omnipotens qui ante secula regnasti, & tuâ infinitâ sapientiâ creasti coelum & terram, mare, & quicquid in eis continetur et existit visibile & invisibile solo verbo, ego te laudo, te benedico & adoro, glorifico & oro, ut sis mihi propitius peccatori, quia opus manuum tuarum sum, sed salva me et guberna per nomen sanctum tuum, cui nihil est difficile, nihil impossibile, eripe me ex nocte ignorantiae meae & illumina me de unâ scintillâ sapientiae tuae. Tolle à meo sensu desiderium libidinis & iniquitatem vani sermonis, dona mihi servo tuo cor capax & intelligens, acutum & subtile ad omnem scientiam & facultatem percipiendam et capacitatem intelligendi et tenacitatem retinendi, ut meum desiderium adimplere valeam et disciplinarum studia intelligere et percipere & sacrarum scripturarum secreta secretorum. praesta mihi facultatem capiendi, ut patienter queam & humiliter verba proferre, illarum rerum, quas mihi Domine concesseris ad documentum aliorum!

Deus Pater Omnipotens & misericors, qui omnia creasti & omnia scis & cognoscis, & nihil tibi est absconditum, nec impossibile. Ego cum tuis servis tuam gratiam quaero, quia tu scis quod hoc non facimus ut tuã virtutem experiamur! sed ut sciamus veritatem omnium rerum occultarum per tuam magnificentiam & pietatem et per ineffabile & tremendum nomen tuum quod est Jah. per quod contremiscit omne seculum et ejus timori omnes obediunt Creaturae, correspondere nos gratiae tuae dignare, ita ut facias Secreta secretorum et omnium spirituum hic

Manifestis et ut plene intellect

ante nostram præsentiam patefieri, & spiritus mites obe-
dientes nostris mandatis advenire, per te sanctissime Ado-
nay cujus regnum & imperium permanet in secula seculo-
rum. Amen.

Prolatis istis rebus in pedes surgat Magister, ponatque ma-
nus supra Pentacula, unusquisque ex socijs habeat semper
librum apertum ante Magistrum, coelum conspiciendo unam-
quamque mundi partem versus, dicat.

Domine Deus esto mihi turris fortitudinis contra
insultus & facies spirituum malignantium

Posteaque de novo ad quatuor mundi partes se convertat
et unamquamque illarum versus, ita verba proferat

Ecce signa & nomina Creatoris per quas expavescitis
quotidie & timetis. Obedite ergo per haec sanctissima no-
mina & per haec scripta secreta secretorum.

Quo dicto illos videbis accedentes & venientes ex omni-
bus partibus. Sique fuerint impediti occupati vel detenti
in aliquo loco & venire non possint vel noluerint, Tunc
factis suffumigijs & tactis iterum ensibus per ordinem
confortatisque discipulis Magister circulum cum cultro
artis reformet, deindeque ad coelum cultrum elevet
quasi aerem percutere vellet, positaque super Pentacula
lenem cultro manu dextra et genibus flexis ante Altissi-
mum dicat magna cum humilitate sequentem Confessi-
onem quam humili & submissa voce recitare debent
discipuli, ita ut tamen minime intelligantur.

Confessio
Ab Exorcitatore facienda
Caput Quartum

Confiteor tibi Domine Rex coeli & terrae, et pronus

ante faciem tuam deploro peccata mea, quoniam pec-
cavi coram te in superbia, in invidia, in avaritia tam
honoris quam pecuniae, in ~~homicidio~~ ignavia, in ventris inglu-
vie, in gula, in comestionibus, in ebrietatibus, in forni-
cationibus, in genitalibus meis, in omni genere carnis, in adul-
teriis, in masturbationibus, quas in me & in aliis fa-
cientibus consensi, et in sacrilegiis, in furtis, in
rapinis, in stupris, in homicidiis, in ~~mala vita~~ falsitate & pro-
digalitate. Contra spem & charitatem in
exhortationibus & adulationibus, in dandis & distribuen-
dis muneribus, in exasperandis & ad de~~[illegible]~~sperati-
onem pauperibus adigendis, in dispensationibus bono-
rum mihi concreditorum. In afflictionibus populi mi-
hi commissi, in non visitando detentos & in carcere
positos, in non sepeliendo mortuos, in non ~~[illegible]~~ recipi-
endo pauperes, in non reficiendo esurientes: In non
potando sitientes, in non solemnizando [sanctificando] festa Sabbatha
& alia festa, nec in eis caste et pie vivendo, in con-
sentiendo suadentibus mihi mala. In nocendo potius
quam adjuvando petentibus. In clamorem paupe-
rum non libenter nec misericorditer audiendo
in non servando senioribus reverentiam, propinquis
& benefactoribus meis fidem, & gratiam non
reddendo, in delectatione in carnales concubitus
non evitando, in stando superbe in Ecclesiam Dei
superfluis & otiosis colloquiis ibidem vacando ac
nequiter ~~fideliter~~ operando in vasa sancta et ministeria
sancta, ac panem propositionis polluto ore
ac manibus immundis tangendo & comedendo

in orationibus & Psalmodijs negligenter
recitandis & audiendis
Detestor etiam ea quae peccavi in cogitationibus
pessimis, meditationibus pravis, suspicationibus
falsis, judicijs temerarijs, in consensu malo
in adjuvando consilio impiorum, in concupiscentia
carnali, in delectatione immunda, in verbis otiosis
in mendacijs et falsitatibus, in juramentis diversi-
mode factis, in detractionibus assiduis, in machi-
nationibus, in discordijs seminatis, in curiositate
in gulositate, in insurratione, in violentia in male-
dictione, in murmuratione, in blasphemijs, in curiosi-
tatibus, in vaniloquijs, in insultibus, in dissimulatione
in vigilijs Deo contrarijs, in transgressione de-
cem praeceptorum, in negligentia propositi mei
~~proximi~~ in dilectione Dei & proximi mei,

Detestor praeterea ea peccata quae commi-
si in omnibus sensibus meis: in visu, in audi-
tu, in gustu, tactu, odoratu, omnibus quibuscumque
modis in quibus humana fragilitas contra Deum
creatorem suum aut cogitando aut operando
aut concupiscendo aut delectando peccare
potest, in omnibus me peccasse, ac reum in conspe-
ctu Domini super omnes homines me esse cognosco
& ideo confiteor vobis & supplex adoro San-
ctos angelos omnes & filios Dei, in quorum con-
spectu haec omnia confessus sum. Et ne gaude-
at de me inimicus meus nec glorietur adversus me
in die novissimo dicens me scelera mea tacuisse
& ante faciem Domini confessum non fuisse, sed

sit gaudium de me in coelo, sicut de alijs justis qui confessi fuerunt peccata sua ante praesentiam tuam.

Altissime Pater omnipotens per tuam immensam clementiam concede mihi, ut possim videre & cognoscere omnes spiritus, quos invocavero, ita ut cum ipsis adimplere possim meam voluntatem per gloriam & magnitudinem tuam pater ineffabilis & sancte.

Finitâ & peractâ confessione, quae summâ cum humilitate & intimo cordis affectu ante Altissimum fieri debet, sequentem recitet orationem.

Domine omnipotens sempiterne Deus, Pater omnium creaturarum, pietas & misericordia tua veniat super me, quia per te Domine creatus sum, supplex exoro te, ut me defendas ab adversarijs meis & fides pietatis tuae confirmetur in me tibi Domine commendo corpus & animam meam, quia in alio non est spes mea nec habere volo, nisi in te Domine Deus meus, adjuva me Domine et exaudi me in quacunque die et horâ invocavero te, nec de me obliviscaris per tuam misericordiam, nec à me removearis, Domine esto in meum auxilium Deus salutis meae. Domine indue cor & viscera mea misericordiâ tuâ per te Deum qui vivis & regnas in secula seculorum. Amen.

Domine Deus omnipotens qui ante omnia secula, ineffabilem summum ac tibi aeternam sapientiam formâsti, ac in ortu seculorum

coelum & terram, mare & omnia quae in eis sunt, opis
tui spiritu vivificasti, te laudo te benedico, te adoro
atque glorifico, esto gratiosus propitius mihi peccatori
& ne despicias me, sed salva & quae juxta me opus ma-
nuum tuarum per nomen sanctum tuum, depelle
ab anima mea ignorantiam & illumina me ignicu-
lo sapientiae tuae, aufer a sensu meo desideria libi-
dinis et stultiloquium, per te Deum vivum, cujus ho-
nor et imperium per secula seculorum! Amen.

Caput Quintum
Oratio et conjurationes

Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus mise-
ricors, qui omnia creasti, cuncta cognoscis et
vales, cui nihil est absconditum & impossibile &
scis quod non facimus ut experiamur virtutem
tuam, sed ut videamus lumen rerum occul-
tarum, rogamus te ut per sanctam misericordiam
tuam subjicere digneris, ut secreta secretorum omni-
um specierum nobis undique sint manifesta per
te sanctissime Adonay, cujus potestas & imperi-
um sine fine permanet per secula cuncta
Amen

Finita oratione Exorcizator extendat manus super
pentacula, unusquisque ex socijs librum apertum
teneat ante magistrum, in quo scriptae sint
orationes et conjurationes ad subjiciendos & compri-
mendos Spiritus. Magisterque unam quamque
mundi partem versus coelos respiciendo
dicat!

Domine Deus esto mihi turris contra fa-
ciem & impulsus Spirituum malignantium

Deinde se ad quatuor mundi partes de novo convertat
& erga unam quamque illarum ista verba sequentia
proferat.
Ecce signa & nomina Creatoris, per quae expavescitis quotidie et timebitis. Obedite ergo per haec sacratissima nomina & per haec secreta secretorum.
Dicto hoc & facto, illos videbis venientes ex omnibus partibus, sicque si ergati vel detenti fuerint in aliquo loco, vel non potuerint aut venire noluerint tunc temporis et de novo tali modo eos conjurare incipies, sisque certus quod etsi catenis ferreis & igneis ligarentur non intermittent, donec tuam voluntatem perfecturi veniant.
Conjuro vos Spiritus per potentiam sapientiam & virtutem Spiritus Dei, per increatam Dei sapientiam, per immensam Dei bonitatem, per fortitudinem Dei, per magnitudinem Dei, per unitatem Dei per nomina sancta Dei Eheye quod est radix & truncus omnium aliorum divinorum nominum, & unde accipiunt esse et virtutem, quod Adam nominavit & assequutus est cognitione omnium creaturarum.
Conjuro vos per nomen indivisibile Jod quod unitatem & simplicitatem divinae naturae significat, quod etiam Abel nominavit et meruit evadere manus fratris Cayn.
Conjuro vos per nomen Jehova Elohym quod tantae Majestatis diffusionem significat quod etiam Noe invocavit, & aquas diluvij valuit evadere cum tota domo sua.
Conjuro vos per nomen Dei El forte et admirabile, quod in tantae Majestate cle-

meritam & bonitatem significat, quod Abraham
invocavit & meruit effugere de Ur Chaldeorum.
Conjuro vos per corroboratum nomen Elohim
Gibor, quod Deum fortem significat atque robustum
punientem culpas improborum et visitantem iniquita-
tes patrum in filios usque ad tertiam & quartam genera-
tionem, quod Isaac invocavit & meruit effugere
gladium patris sui Abraham.
Conjuro vos & exorcizo per sanctissimum nomen
Eloha Van Gadat quod Jacob invocavit in
magna tribulatione & meruit nomen Israel, quod est prae-
valens de Deo et liberatus est de manu Esau fratris sui.
Conjuro vos per potentissimum nomen El Adonay
Zevaoth quod exprimit Deum exercituum, quod
ipse regnet in excelsis, quod Joseph invocavit & me-
ruit evadere manus fratrum suorum.
Conjuro vos per potentissimum nomen Elohim
Zevaoth quod exprimit pietatem misericor-
diam, decus et confessionem, quod Moyses invoca-
vit & meruit evadere populum Israel de aegypto &
servitute Pharaonis.
Conjuro vos per omnipotens nomen Saday
quod est omnibus satisfaciens, quod Moyses invo-
cavit & percussit mare & divisit est per medium
à dextris & à sinistris.
Conjuro vos per sanctissimum nomen Elohym
quod Deum vivum sonat, per quod fecit foedus
nobiscum et redemptionem, quod Moyses invoca-
vit & conversae sunt iterum aquae ad locum
suum ita ut operirent aegyptios ut nec unus
evaderet ad ferendum nuntium in terra Mizraim.
Conjuro vos denique omnes spiritus rebelles
per sanctissimum nomen Dei Adonay Melech
quod Jehosuah invocavit, & stetit sol in con-

spe[c]tu suo, per Mitraton principalem imagi-
nem, & principem faciem, per Angelorum Agmina
quæ die noctuq[ue] non cessant clamare, Cados Cados
Cados, Adonay Elohym Zevaoth, hoc est San-
ctus Dominus Deus Sabaoth, impleti sunt coeli &
terræ gloria tua, per decem Angelos qui præsi-
des sunt, decem Sephirot, per quæ Deus influit in
hæc inferiora, quæ sunt, Heder, Hochma, Bina,
Ghedula, Thiphereth, Hod, Nezzach, Jesod,
El, Malchore.
Conjuro iterum atq[ue] iterum vos Spiritus per omnia
nomina Dei et mirabilia opera ejus, per coelum
et terram, per mare & per profundit[atem] Abyssi, per
firmamentum et per aquas firmamenti, quas agi-
tat & movet Spiritus Dei, per solem & stellas, per a-
quam & maria et omnia quæ in eis sunt, per ventos
turbines & procellas, per virtutem Herbarum o-
mnium lapidum et plantarum & omnia quæ sunt
in coelo & in terrâ & subtus terram, in omnibus
tenebrarum abyssis.
Conjuro iterum vos & urgeo ~~Dæmones~~ fortiter {contestor}, in quâ-
cunq[ue] parte sitis, ut non possitis moram trahere in
aere, in △, in ▽ aut in terrâ, nec in aliquâ mun-
di parte nec in aliquo inestimabili loco, quin hic sta-
tim coram nobis nullâ interpositâ morâ venia-
tis nostram facturi voluntatem et omnia quæ
a vobis petierimus completuri.
Conjuro iterum vos per duas Tabulas legis
per quinq[ue] libros Moysis, per septem Lampades
ardentes in candelabro aureo, ante faciem
throni Majestatis Dei per sancta sanctorum

quâ non ingreditur nisi solus Hoen Agadal, qui est, magnus Sacerdos.

Conjuro vos per eum qui fecit coelum & terram, qui eosdem coelos palmâ metitus est, ex pugillo terram concludit, qui sedet super Cherubim & Seraphim, et per Cherubim quem Deus constituit primo expulso homine gladio fulgenti ad custodiendum lignum vitae, qui vocatur Cherub.

Iterum conjuro vos daemones Dei Apostatas, per eum qui fecit mirabilia magna solus & per Hyerusalem coelestem et nomen sanctum Dei quatuor literarum, quod lucet in eâ, per venerabile nomen suum atq ineffabile Eheyetsser Eheye, ut statim veniatis ad exequendam omnimodam voluntatem nostram.

Conjuro item vos & contestor daemones in quâcunq parte mundi sitis & per virtutem omnium nominum sanctorum, & per ista nomina Adonay, Iah Hu, Elohanghelion nu, Elohym Eheye, mardu caphu, issuimhum, Even, Agla, Ezor, Emoed Ieya, Ararita, jova, Hacaro, Messiah jomo, macuc, Evel, Ekusu, maipat, El Saday, et per omnia sancta nomina Dei quae sanguine fuerunt conscripta in foedere sempiterno.

Iterum conjuro vos per haec alia Dei sanctissima nomina & incognita, per quae quotidie contremiscitis Bazuc, Bacurabon, Patacel Alcheeghel, Aquacay, Homorions Ey Abbaton, Chevon, cebon, oyz oymas, cay Eee, Alburnachi, ortagu, nail, helech, Ieze ut statim sine morâ aliquâ coram nobis veniatis ad voletis in quocunq mundi climate ad obtemperandum omnibus quae vobis

Jussu Nimy in nomine Dei.

Conjuratio Fortior
Caput Sextum

Si tunc temporis veniant, bene; sed si non veniant Magister sacra discooperiat Pentacula, quae fieri debent ad imperandum spiritibus, quae num sinadu collo alligata habebit, illa manu sinistra tenendo, & cum dextra sacrum cultrum, sociosque confortando vocem exaltet, & dicat

Haec sunt signa secretorum & vexilla triumphatoris Dei et arma omni potestatis ad deterrendas aereas potestates, in horum virtute vobis irrevocabiliter impero ac in virtute Dei contestor, ut tunc veniatis coram nobis, de quacunque mundi parte sitis & non tardetis ad obediendum nobis, qui vobis imperamus in virtute magni Dei. Venite ergo & non tardetis ad obediendum nobis qui vobis imperamus in virtute magni Dei. Venite ergo et non tardetis nobis humiliter responsum.

Si ad Horam illam comparuerint, ostende illis tunc Pentacula, benigneque et humaniter nec non & urbane illos recipias, ratiocinare cum illis & abilis expose quaecunque disposueris illis dicenda, Si non comparuerint, cultrum in manu dextra & in sinistra Pentacula velo sacro cooperta tenens, percutiens & feriens aerem cum cultro, velut si pugnam incipere velles, Magister socios confortet, deinde cum voce aliquantulum altiori, sequentem recitet conjurationem.

Ecce iterum vos instanter conjuro & adjuro, contestor et exercito per potentissimum & admirabilissimum nomen Dei El, forte et admirabile, per Deum magnum, justum & terribilem

vos exorcizo, Vobis impero, ut nullam moram ad comparendum protrahatis, sed statim sine strepitu & sine aliqua deformitate sed cum affabilitate omni ad nos veniatis

Vos iterum exorcizo atque potenter contestor ac valde impero per eum qui dixit et factum est, & per omnia nomina ejus El, Saday, Elohim, Elohe, Zevaod, Elijm, Asser, cheye, Jah, Tetragrammaton, Saday, quod est Dominus Deus excelsus, omnipotens Deus Israel, faciamus & prosperemus super omnia opera manuum nostrarum: Dominus enim est nunc nobiscum et in omni tempore & in labijs nostris et in corde nostro, et per ejus sancta nomina & per virtutem Dei complebimus opus nostrum. Venite ergo sine aliqua deformitate vel monstrositate ad nos in pulchra & amabili forma. Venite quia nos potenter exorcizamus per nomen Jah & on et in nomine Jah et On quod Adam audivit et locutus est, et per nomen El, quod Noe audivit & salvus factus est cum tota familia sua a diluvio, per nomen Jod quod Jacob audivit & vidit scalam usque ad coelum pertingentem et ascendentes & descendentes Angelos, unde locus ille dictus est domus Dei & porta coeli: Et per nomen Elohim et in nomine Eloym quod Moyses invocavit et audivit in monte Dei Oreb et meruit audire ipsum de rubo ardente loquentem, Et per nomen Ensoph et in nomine Ensoph, quod Aaron audivit et eloquens & sapiens factus est. Et per nomen Zevaoth quod Moyses invocavit et omnia stagna & flumina conversa sunt in sanguinem in tota terra AEgypti & cuncti putruerunt, et per nomen Jod & in nomine Jod quod Moyses invocavit & percutiens pulverem

terra facta sunt cinifes in homines et boves
& jumenta aegyptiorum. Et per nomen Primaton
et in nomine Primaton quod Moyses invocavit
& facta est grando valida in tota terra aegypti
destruens vineas & arbores & omnia ligna eorum.
Et per nomen Japhar & in nomine Japhar quod
Moyses invocavit & pestis gravis orta est in tota
terra aegypti percutiens Asinos & boves et oves
aegyptiorum et mortui sunt. Et per nomen Abba-
don quod Moyses invocavit et tollens pulverē
sparsit in caelum & facta sunt plagae magnae
in hominibus & jumentis, ita ut morirent in tota
terra aegypti. Et per nomen Elyon et in nomine
Elyon quod Moyses invocavit et facta est gran-
do talis qualis non fuit ab initio mundi usque ad
praesens tempus, quae homines & jumenta et ea
quae erant in agris aegyptiorum occidit. Et per
nomen Adonay quod Moyses invocavit & fue-
runt locustae & apparuerunt super terram ae-
gypti, & devoraverunt quae residua erant gran-
dini & per nomen Pathèon quod Moyses
invocavit & tenebrae factae sunt horribiles
in tota terra aegyptiorum tribus diebus & tribus
noctibus, quod omnes quasi mortui sunt & per
nomen Asseldo et in nomine Asseldo quod
Moyses invocavit et in media nocte omnia
primogenita aegyptiorū periere & mortui
sunt. Et per nomen Essemon & in nomine
Essemon quod Moyses invocavit, et mare
rubrum divisum est per medium. Et per no-
men Hesion quod Moyses invocavit et anne

exercitus Pharaonis demersus est in profundum. Et per nomen Ahabona quod Moyses in monte Sinay audivit, et meruit tabulas lapideas Creatoris manu scriptas accipere. Et per nomen Erigion quod Jehosias invocavit, et pugnavit contra Moabitas & destruxit eos et habuit victoriam. Et per nomen Ah & in nomine Ah quod David nominavit et liberatus fuit de manu Golia & per nomen Joh & in nomine Joh quod Salomon nominavit et meruit in somniis postulare & impetrare ineffabilem & inauditam sapientiam Dei, et per nomen Jejah & in nomine Jejah quod Salomon invocavit et meruit potestatem super omnes Daemones et super aereas potestates. Per haec igitur & alia sancta nomina Dei omnipotentis sancti vivi et veri, potenter imperamus vobis, qui culpa vestra de coelo excelso et throno ejusdem ejecti fuistis, et per eum qui vos usque ad infernalem locum projecit, similiter praecipimus vobis & per illum diem tremendum judicii supremi Dei, in quo ossa arida resurgent, audientia verbum Dei cum corporibus suis et stabunt ante faciem omnipotentis et per devorantem ignem novissimis. Et per Mare ignotum, quod est ante conspectum Dei, & per ineffabilem ipsius Creatoris virtutem, et ejus omnipotentiam per splendorem et ignem egredientem à facie ejus et ante faciem ejus existentem. Per Angelicas coelorum potestates & virtutes

et per summam sapientiam Dei ipsius omni-
potentis. Per Sigillum Davidis et per Annu-
lum & Sigillum Salomonis quod ei revelatum
fuit ab altissimo Creatore. Per nomen welesi
candepias (numismata) quae in his nostris Pen-
taculis & inter secreta secretorum habemus quae
etiam in manu mea videre poteritis consecra-
tas & debitis ceremonijs exorcizatas
Per haec igitur & omnia secreta, quae in-
ter summa sapientia Thesaurus Altissimus
reservavit.
Conjuro, contestor & exorcizo vos, ut sine dila-
tione veniatis, faciatis coram nobis, quae-
cumque vobis jusserimus.
Caeterum conjuro vos per sanctissimum no-
men, quod timet omne seculum, quod describitur
his literis Jod, He, Vau, He, et per alti-
num & tremendum diem judicij & per sedem Balda-
chiae et per hoc sanctum nomen Jeya quod
Moyses nominavit, & in cavernis Abyssi ab-
sorpti sunt Dathan & Abyram; alioquin
virtute hujus nominis Jeya maledicimus
vobis usq in profundum Abyssi, in quem
vos relegamus, si nobis & praedictis secretis
summis secretorum rebelles fueritis. Amen
Amen fiat fiat.
Suppradictam Conjurationem dices et fac
es sit conversus ad orientem. Et si non com-
pareant Spiritus, illam de novo repetes ad
meridiem & occidentem usq ad septentrionem
quatuor

quatuor vicibus, quod si non compareant in fron-
te sociorum signum Tau facies & dices.
Ecce iterum signum et nomen Summi Trium-
phatoris Dei, per quod universum timet & contre-
miscit, et per illa secretissima secretorum verba
& per virtutem eorum.
Conjuro vos iterum, contestor & exorcizo &
potenter impero per corroboratissimum nomen Dei
El forte et admirabile, per eum qui dixit et
factum est, & per nomen Iah quod Moyses audivit
et loquutus est cum Deo. Et per nomen Agla quod
Joseph nominavit et liberatus est de manibus
fratrum suorum et per nomen Vau quod Abra-
ham audivit & cognovit omnipotentem Deum
et per nomen Tetragrammaton vel quatuor
literarum quod Josue nominavit & ad terram
promissionis meruit introducere exercitum Isra-
helis. Et per nomen Anabona quod Deus forma-
vit hominem & totum universum et per nomen
Arphaton et in nomine Arphaton, per quod
Angeli ad hoc determinati cum corporibus in
specie visibili, judicium sonitu tubae mundo omni-
ni clamabunt, et tunc peribit memoria im-
piorum et per nomen Adonay et in nomine
Adonay, per quod Deus judicaturus est omne
carnem, ad cujus vocem boni & mali in ictu oculi
resurgent & stabunt cum Angelis in aere simul
cum Domino judicaturi impios et per nomen
Oneiephon per quod Deus omnes vita defun-
ctos iterum ad vitam revocabit. Et per nomen
Elohym

Elohym et in nomine Elohym, per quod De-
us turbabit maria & pisces commovebuntur et in-
ter se belligerabunt, et morientur unâ die tertia
pars hominũ in circuitu maris & fluminum.
Et per nomen Elya & in nomine Elya in quo
Deus maria & flumina siccabit, ut sicco pede
liceat transire per profunda. Et per nomen On
& in nomine On in quo Deus restituet maria & flu-
mina in pristinum. Et per nomen Messiah & in
nomine Messiah, per quod Deus faciet omnes
bestias terræ inter se bellare, ita ut unâ die
omnes moriantur. Et per nomen Ariel & in
nomine Ariel, in quo Deus destruet terras,
domos & omnia ædificia unâ die, ita ut non re-
maneat lapis super lapidem. Et per nomen
Iaphat, in quo Deus faciet lapides invicem
contra se bellare, et tunc gentes fugient ad ma-
re & dicent, Aquæ cooperite nos. Et per nomen
Emanuel in quo Deus faciet mirabilia et
volatilia coeli intra se invicem belligerent.
Et per nomen Anael & in nomine Anael
in quo Deus omnia humiliabit & colles & val-
les implebit, & erit superficies orbis terræ
undiq aequalis. Et per nomen Zedekia
et in nomine Zedekia, in quo Deus fac:
et Solem & Lunam obscurare et omnes stellas
etiam excuti de coelo, et per nomen Sephosi-
el & in nomine Sephosiel, in quo Deus ad
iudicium veniet sicut Princeps cum trium-
pho ad civitatem, coronatus & Zonâ

aureâ praecinctur, cui Angeli praeibunt & in ejus ad-
ventu omnia climata mundi turbabuntur, & ignis
praeibit ante eum in circuitu ejus per gyrum, et
tempestas & turbo. & per nomen Tau in quo Deus
fecit diluvium & aquae praevaluerunt montibus &
cooperuerunt cacumina eorum per quindecim cubi-
tos. Et per nomen BECHIA in quo Deus purgatis
seculis infundet super universum Spiritum Sanctum
suum & vos rebelles Creaturas & indignas in profundo
lacu et miseria et luto fecis sive profundi cate-
nis ignis demerget in sempiternum.

Per Haec igitur et omnia nomina sanctissima
Dei, quae non proferet homo et vivet, & per quae
turba Daemonum contremiscit, Vobis imperamus
et potenter exorcizamus atq conjuramus per terr-
ibiles & absconditas semitas Dei, & per sanctis-
simam sedem Dei, in qua regnat & imperat
per secula seculorum. Amen.

Virtute ergo & per vim omnium supradictorum
imperamus vobis quod [ne] non audeatis in aliquo
permanere loco, sed festinanter coram nobis ve-
niatis et sine dilatione & contradictione aliqua
quaecunq vobis jusserimus peragatis: alioquin
si fueritis contumaces authoritate summi Dei
qua fungimur, vos, quocunq gradu sitis, digni-
tate vestra privamus, ac in regnum ignis
et sulphuris praecipitamus aeternum extor-
quendos.

Venite igitur à quacunq mundi parte, &
videte signa & nomina summi triumphatoris
cui omnes obediunt Creaturae, aliter vos

ligamur & coram nobis catenis igneis vinctos
contra voluntatem vestram conducemus: quoniam ea, quae de nostro opere & scientia extiterunt sunt igne ferventissima, quae vos aeternaliter cruciarent. Et sunt per quem universum contremiscit, terra concutitur, lapides revolvuntur et torquentur spiritus rebelles a summo creatore

Tunc temporis advenient, et tamen catenis igneis ligarentur, si tamen non sint impediti in aliqua re gravissima & magni momenti, et tunc mittent nuncios, quibus mediantibus certo certius & facile poteris nosse cognoscere quid spiritus sint facturi. Si autem supradictis conjurationibus recitatis minime advenient, tunc exorcizator in pedes surgat & socios hortetur, ut confidant nec ex opere deficiant, feriat & percutiat aerem cum cultro exorcizato ad quatuor mundi partes, genua deinde flectat in medio circuli socii similiter ex lateribus et ex altera parte voce submissa orientem versus dicant.

Adjuro vos et deprecor spiritus et angeli Dei, estote in adjutorium meum, venite & videte coelestia signa & sitis testes coram Altissimo inobedientiae horum spirituum, qui vestri socii exstiterunt

Rebus similibus prolatis in pedes surgat et cum fortiori conjuratione illos constringat tali modo.

Caput septimum

Conjuratio validissima

Ecce iterum vos, Dei nominibus et

Characteribus insignitis, nomine & virtute Altis-
simi, conjuramus & vobis imperamus per potentis-
simum atque fortissimum nomen Dei, et quod est lau-
dabile, admirabile, magnum, glorificatum, atque terri-
bile, iterum inquam, vos conjuramus atque poten-
ter vobis praecipimus, ut nullam faciatis moram
sed statim coram nobis comparere debeatis sine
strepitu aliquo aut tumultu, sed cum omni affabili-
tate in pulchra & humana forma.
Si tunc compareant, ostendas illis Pentacula
et dicas.
Obedidote, obedidote, ecce signa & nomina Creato-
ris, estote pacifici et obtemperate omnibus quae vo-
bis praeceperimus
Ipsi statim te alloquentur amice. Petas ergo
quodcunque optes et desideraveris, cum audacia
et fiducia, tibique obtemperabunt.
Si non appareant, non idcirco enim Magister
deficere aut animum abjicere debet, cum nihil con-
stantia animi ad expavescendos spiritus sit vir-
tuosius, sed cultrum reformabit, et aliquantu-
lum ex terra scilicet in quatuor mundi partes
projiciet, depositoque in terra cultro ad septentrio-
nem genuflexis dicat.
In nomine Adonay, Eloym, Zeba-
oth, Saday, quod est Dominus Deus exer-
cituum omnipotens, feliciter agamus omnia
opera manuum nostrarum, et Dominus in hac
hora sit nobiscum, in corde et in ore nostro.
Istisque rebus dictis et genibus in terra flexis
paulo post deinde surgat et brachia aperiat sicut

Nos igitur justo Dei judicio per ineffabilem
& admirabilem justi, veri et vivi Dei virtutem
potenter clamamus, conjuramus et exorcizamus
vos per nomen & in nomine admirabili, quod in
tabulas lapideas digito Dei scriptum fuit [illegible]
dens Moysi in monte Sinay dedit; et per nomen
in nomine admirabili quod Aaron summus sacerdos
scriptum ferebat in pectore, quo etiam Deus [illegible]
la crearit, quod nomen est Ackineton et per
um vivum qui in sempiterno seculo unus est, cujus
habitatio est lumen ineffabile, cujus nomen est
sapientia, cujus Spiritus est vita, ante quem
ignis habitat & in circuitu ejus flamma [illegible]
qui et ipse ignis est et de igne fecit firmamen-
tum, igneasque fecit stellas atque solem ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ qui vos ~~[illegible]~~ decomburet et omnes
cumque qui contradixerint verbis voluntatis suae.

Venite venite sine mora sine strepitu
& unanimiter, venite Angeli tenebrarum, veni-
te absque ullo timore et deformitate [illegible] perso-
naliter ante circulum ad jussionem nostram
exequendam.

Venite ergo per coronam Capitum imperi-
um vestrorum, et sceptra potentiae vestrae
et desyd magni Cacodaemonis per nomen
& in nominibus sanctorum Angelorum, qui super
vos ante mundi constitutionem ineffabiliter
fuere creati & per nomina duorum Princip[um]
Orbis, quorum nomina sunt Soniel & Ado-
niel, per Moysis virgam, per baculum Jaco[b]

per Anulum et Sigillum Davidis, in quo
scripta sunt nomina Summi Dei et per nomina
Angelorum ~~et per nomina~~ per quod Salomon
vos ~~[illegible]~~ ligavit et per omnia vincula
~~[illegible]~~ sacra quibus Spiritum Anael circumdedit et
subjugavit. Per Angeli nomen qui potenter & for-
titer dominatur super vos et per laudem omnium Crea-
turarum, quae intelligibili lingua clamant omni
tempore Deo, qui dixit solo verbo et statim fa-
ctum est omne saeculum & per nomen Achados De-
racha, quod est Sanctus benedictus ipse, per decem
Angelorum choros scilicet Seraphim, vel Naiod
Cados, Ephaim, Eloym, Beneloym et
Jissim et per nomen & in nomine sacro duodecim
literarum, cujus quilibet litera nomen An-
geli est, et nominis literae sunt, Ha, He,
Seyn, Daied, Coph He Thath, Vau
Resnem, Jod, Zuim, Res aleph.
Per haec igitur & alia nomina Sanctissima
Dei vos conjuramus atque exorcizamus per
nomen & in nomine Aleph, Daleth, Nun
Jod, vos iterum exorcizamus per istarum
explicationem, quarum vi ignis ardens
extinguitur, et universum in earum recor-
datione contremiscit. Quod si libenter adve-
neritis odorabitis suffumigia nostra in odorem
suavitatis et erit vobis gratum et delecta-
bile. Videbitis insuper signum vestri Cre-

atque ejus sanctorum nomina Angelorum
vosque abhinc dimittemus cum gratiarum actione
verum si forte nobis & creatori vestro indurati
nati, pertinaces, inobedientes & contumaces fue-
ritis ac rebelles, conjurationibus nostris validissimis,
Dei omnipotentis nomine hanc vobis definitivam
sententiam promulgamus, quod vos omnes in
deterrimam lepram incideritis ac in signum vindictae
divinae mirabili & horrenda morte moriemini
& ignis qui vos exurit, undique vos consumet et ex-
terret et ad nihilum rediget.
Sed quid tarditatis adverire? Nos a bistis va-
cessatis
lidissimis conjurationibus non destiterimus, donec vos
vel invitos ad nobiscum colloquendos impulerimus.
Eia igitur incipiamus vos iterum conjurare
& exorcisare per nomen & in nomine sanctissimi, quo
explicatur vel vocatur Deus per nomen & in nomine
Eheye, Asser, Eheye, quod nomen Dei significat
Ego sum qui sum; Per nomen & in nomine ineffabi-
le quatuor literarum Jod, He, Vau, He, quod est in-
effabile, cujus notitia Angelos latet, et per nomen & in nomine El quod ignem denotat, quia
Deus ignis potens et consumens est, et a facie ejus
egreditur ignis destructionis vestrae et lumen sanc-
torum Angelorum, qui omnes spiritus flamma
divini ardoris inflammati sunt ineffabiliter.
Per haec igitur et alia sanctissima nomina
quae reverenter in pectoris nostri penetralibus con-
spicimus, quae omnia in vos si rebelles fueritis et inobedientes, depromemus, potenter
conjuramus et fortiter exorcitabimus ut ad

nos veniatis cum lenitate & hilaritate sine dolo et
fallacia, sed in veritate & non in falsitate. Creatoris
Venite ergo, venite ecce signa et nomina [illegible] conantur
vestri. Ecce divina Pentacula quorum virtute [illegible] abyssi, venite
obsistit terra et contremiscunt
venite venite.

His deinde finitis & peractis rebus cum festinatione
videbis advenientes Spiritus cum suis superioribus et
principibus.

Primi ordinis Spiritus ad modum militum lanceis
scutis et loricis armatos. Secundi vero ordinis sicut Baro-
nes, Principes Duces exercituum. In tertio & ultimo loco ve-
niet ipsorum Rex, ante quem praecedunt omnia instru-
menta et organa diversa, quae cum sonoris dulcissimisque
vocibus musicaliter sonant.

Tunc temporis Exorcitator in adventu istius Regis,
quem corona & diademate ornatum conspiciet, sacra
detegat Pentacula, quae supra pectus deferet, cum
panno vel linteamine subtilissimo ex serico com-
posito, illaque Principi ostendat et dicat.

Hic sunt sacra nomina, quorum potentia
flectitur omne genu coelestium, terrestrium et infer-
norum: humiliamini igitur sub potenti manu Dei.

Tunc Rex ille in terram genua flectat an-
te te dicetque: Quid vis & ad quem finem tanta cum
instantia et tam pertinaciter nos huc ex inferno
fecisti venire.

Tunc Exorcitator cum facie voceque gravi & impe-
riosa jubeat et imperet ut se pacificet illique impo-
nat silentium, renovetque suffumigationes, faciatque
odorem fragrantem ad pacificandos spiritus
sicut promisit, cooperiatque Pentacula, Ri-

R

delitys mirabilia & narratu impossibilia et ea que
et negotia mundi omnium scientiarum.
Peractis istis rebus postea discooperiat Pentacu-
lum Exorcizator, postuletq ab ipso Spirituum Rege
et petat omnia qua cupiet & voluerit, si igitur
unus vel duo Spiritus, idem faciat, ac nisi igitur
obtentis rebus omnibus illos dimittat tali modo
In nomine aeterni Adonay et sempiterni dei
unusq vestrum ad locum suum revertatur et pax sit
inter nos & vos semper.
Recitet deinde primum caput Geneseos Beresit
Barain. In principio creavit Deus cœlum et ter-
ram etc. usq ad finem capitis.
Quo peracto exeant omnes ordinatim unus post
alterum ex circulo, suasq laveant facies cum aqua ex-
orcizata, sicut dicetur inferius, seq alys induant
vestimentis eantq tandem ad sua facienda
negotia
Capeasq et notes predictam conjurationem esse
tantae virtutis ~~sint~~ quod si Spiritus cateris ferreis et igneis
ligarentur, essentq cum quo cumq vel ligamine vel
juramento constricti, nullam ad veniendum moram
facient: sed si essent in aliqua alia mundi parte
vel loco conjurati ab aliquo alio supradictae huic conju-
rationi addendum est, quod ad minus aliquem nuncium vel
subdelegatum ad te mittant, qui tibi declaret ubinam
sint, quid faciant & quando obedire poterunt.
Sed si (hoc quod est fere impossibile) essent
usq ad hanc horam pertinaces et inobedientes, nec
vellent obtemperare; Tunc illorum nomina scribe
in charta virginea, quam coinquinabis & foedabis
luto, pulvere cum alys speciebus mali odoris, deinde

illam chartam sive papyrum cum istis nominibus supra
ignem appones, dicens!
Conjuro te ignis per illum qui concutit terram, quod
tu spiritus illos calefacias et comburras, ita ut intolera-
biliter sentiant, et ii te comburant in aeternum.
Dictis istis rebus in supra dictum ignem papyrum pro-
jices dicens.
Maledicti damnati & reprobati sitis in aeternum, poe-
nas perpetuo cruciemini, ita ut nullam inveniatis re-
quiem, neq die neq nocte, nec alio temporis momento.
Si statim non obedieritis mandatis illius qui contre-
miscere facit orbem, et per haec nomina & in virtute
nominum istorum, quibus nominatis omnes obedi-
unt Creaturae et cum timore & pavore eorum omnis
Creatura contremiscit, et ipsa valent excitare
fulgura et tonitrua quae vos destruent & depellent.
Nomina autem sunt haec. Aleph, Beth, Ghi-
mel, Daleth, He, Vau, Zain, Heth, Cheth, Jod
Caph, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ajn, Pe
Zadich, Res Hin, Tau.
Per ista igitur nomina recondita signisq et
mysterijs plena vos maledicimus et in virtute
Principalium Emes privamus vos omnibus
officijs et dignitatibus, quibus huc usq defun-
cti fuistis et per eorundem virtutem in stagnum
ignis et sulphuris et usq in profundum Abyssi
relegamus aeternaliter contremandos.
Tunc absq ulla mora cum festinatione excla-
mantes discedent & dicent
Domine & princeps noster fac nos ex poena
exire. Tunc temporis prope te habeto pen-
nam

nam chartulam & atramentum exorcizatum, ut dabi-
nitis, scribito illorum nomina, accenditoq igne
novum, supraq & in illum conjicias sandalum Benzo-
sandalum rubrum (Olibanum) et storacem ad suffumig-
faciendum, suffumigaq cum istis speciebus talem papy-
et nomina. Sed illa nomina prompta & prae-
rata tenere debes, ostenditoq postea illis sacra Pentacu-
petesq quod volueris obtinebisq, quo obtento spi-
ritus remittantur, dicens.
Per Virtutem horum Pentaculorum et quia i-
lis obedientes fuistis et verbis Creatoris obtemperastis
odorate suavitatem odoris, pergite ad propria vestra
loca et pax sit inter nos & vos, et estote parati
semper accedere quandocunq eritis vocati & cita-
ti, et benedictio Dei omnipotentis in quantum vo-
eam suscipere potestis, sit super vos, dummodo
fueritis obedientes et parati accedere sine ali-
qua solemnitate et observantia.
Eo modo debet ad hunc librum & chartam
virginea componere, et in illo supra notatas
conjurationes scribere, Dæmonesq constringere
ut jurent supra ipsummet et in ipsomet, & quocun-
tempore quo simpliciter vocati fuerint, se-
ad futuros.
Quem librum deinde cooperire poteris sacris sigil-
lis ex lamina argentea, in quo sacra Pentacula
scripta aut insculpta sint, istum librum poteris
diebus Solis et Jovis aperire, ex potius nocte quæ
de die Spiritus illi venient (et pro nocte sequen-
tem et subsequentem, non vero præteritam
et antecedentem intelligas.) De die enim pr

dere afficiunt, cum Animalia tenebrarum sint, quæ
lucem odio habent.

Caput Octavum
De Canderijs seu Pentaculis faciendis.

Sed quoniam mentionem fecimus de Pentaculis
Canderijs vel, scias quod ex operatione & usu & cogni
tione Pentaculorum tota nostra clavicula pende
at scientia. Qui vero ~~[illegible]~~ dicantibus istis Numis-
matibus sive Canderijs operari voluerit, effectus per-
fectus, necesse est observet quod inferius extant, se-
ad ex cognoscat, quod in ijsdem Pentaculis nomina
ineffabilia & sanctissima reperiantur, quæ cum digito
Dei in tabula Moysis scribebantur, quæ ego Salomon
per divinam revelationem mihi ab Angelo factam, ha-
bui, scivi, recollegi, ordinavi & consecravi et pro gene
ris humani utilitate ad corporis et animæ tutelam
conservari.

Pentacula vero debent fieri die et horâ Mer-
curij, cum Luna sit in signo aereo sive terreo, sitque
Luna crescens et in numero pari dierum cum Sole.

Procura deinde tibi cubiculum vel conclave
recenter dealbatum et in illo tu solus habites et
nullus alius, in quod tu cum tuis socijs ingredi-
eris, et illud cum odoribus, Aridis Speciebus suffu-
migabis, habeto unam pluresve chartas ~~[illegible]~~
virgineas præparatas dispositasque, sicut in suo
loco inferius refertur, eademque Pentacula sacra
ipsa supradicta hora scribere incipies, cum
tribus istis præcipue specialibus coloribus Au-
ro Cinnabare et coelesti-coeruleo.

Istaque tamen Numismata facies cum
penna coloribusque exorcizatis, sicut infe-

rius suo loco habebitur. Cum ergo omnia
scribentur, si in ipsamet hora finiri potuerint
hoc bene erit, nisi vero opus deferere usq ad fin
minime operari prestitum est, diqz desiderare volu
ris, reincepito die & hora supradictis.

His finitis pannum sericum subtilissimum
præparatum accipito sicut inferius dicetur, in
Pentacula involves, postea habeas magnum va
ferreum et carbonibus plenum, illicqz sit Thus ma
sculum, Mastix & lignum Aloes, omnia conjurata &
exorcizata sicut inferius suo loco videbis, sisq
mundus atq lotus, habeas Aredarum sive Aro
cultrum cum communem circulum rotundum faci
delineando ad huc supra unum, alterum circulum
et in amborum circulorum spatio illo Dei nomina
scribes ad tuum libitum, deindeqz in dicto circulo ha
beas vas sive ollam ferream cum carbonibus accens
speciebus odoriferis præparatis, prædictisq Penta
culis, quæ cum dictis speciebus suffumigare debe
et facie ad orientem conversa, prædicta Pentacu
la supra suffumigium feres, devoteq Psalmos
sequentes patris nostri David recitabis.

Ps. Domine Dominus noster
Ps. Dominus illuminatio nostra
Ps. Deus Deus respice me
Ps. Beati quorum remissa sunt etc.
Ps. Miserere me Deus secundum
Afferto Domino
Deus judicium tuum Regi da
Deinde recitabis sequentem orationem.

Adonay

Adonay potentissime, El fortissime, Agla
Sanctissime, On pijssime, Alpha et Omega, qui o-
mnia in sapientia condidisti, qui Abraham servum fi-
delem tuum elegisti, et in ejus semine omnes tribus
terrae benedictas fore promisisti, ejusq semen sicut
stellas coeli multiplicasti, Quiq Moysi servo tuo in
igne de medio rubi apparuisti, et per nomen sanctum
tuum nudis pedibus super mare ambulare fecisti
quiq eidem servo tuo Moysi in monte Sinay legem
dedisti, et praesentia haec Pentacula Salomoni servo
tuo misericorditer pro tutamine animae et corporis
tribuisti, suppliciter imploramus Majestatem tuam
ut in tuâ potentiâ haec pentacula consacrentur
et praeparentur, ita ut virtutem & potestatem obtine-
ant contra omnes spiritus, per te sanctissime Ado-
nay, cujus imperium et principatus sine fine permanet.

Quibus recitatis rebus Pentacula involva-
bis cum ijsdem speciebus et aromatibus quae involuta
in panno serico praeparata in loco nitidissimo repo-
nes, quem possis cum opus fuerit aperire & secun-
dum voluntatem tuam claudere, sitq ille locus prae-
paratus, sicut inferius dicemus, deinde inodorabis lo-
cum cum odoribus & Aromatibus, et cum Aqua asper-
ges et Artis aspersorio, quia habent retinentq
multas proprietates et virtutes innumerabiles
sicut per Experientiam cognoscere & probare
poteris.

Sint ista, usq huc dicta, quoad solemnem Spi-
rituum conjurationem, sed quomodo Spiritus boni
ad loquendum alliciantur, satis superq diximus
in

in hac magna nostra Clavi. Nam per isti[us] ges-
ne[n]s divinam, præparationem aliquorum Experimen-
torum tibi significabo, et quomodo mediantibus
illis nimis possis operari et debeas.

Caput Nonum

Experimentum furti, et quomodo in hoc operandum sit.

Si invenias, fili mi Charissime, præparatum aliquod pro furto experimentum, sicut hic inferius refertur, cum divino auxilio illud agas. Si in hoc Experimento dies neq[ue] hora fuerint ordinata, hoc facies supra dicta die et hora, et priusquam ad operandum incipias aliquod Experimentum furtum recuperandum, omnibus præparatis sequentem recitabis orationem.

Atha, Menech, Nglelion, Asser, Maleth, Bassamaym, Vetessar, Amaladhia, Bonel, Vengosse, Nghimanu, Chessida, Lemanguin, Assamod, Herbu, Adonay, Eloym, Emoyn, Abbraham, Archadial, Baaham, Lamalieg, Malchuord, Eya, Eloym, aya, Arniserator, Vrenia, Machia, Damxodam, Zachiel, Deal, Emod, Egem, Gemas!

Tu Domine, qui fecisti Coelum et terram, quique eam palmâ tu̇ mensurasti, qui sedes super Cherubim et Seraphim et [illegible] locis supernis, ubi humanus intellectus pervenire minimè potest. Tu qui fecisti totum ad ministerium tuum, ante cujus aspectum sunt animalia sex alas habentia

quorum sunt quatuor mirifice volatilia et di-
cendia, Cados cados Adonay Elohim Zeba-
oth, impleti sunt coeli & terra Majestate tuâ Domi-
ne Deus qui Adam de Paradiso expulisti, et ad custodi-
endum lignum vitae Cherubim constituisti. Tu enim es
Dominus qui facis mirabilia solus, fac et exerce
erga me misericordiam per civitatem sanctam Hie-
rusalem & per admirabile nomen tuum quatuor
literarum quod est Jod, He, Vau, He et per san-
ctum et admirabile nomen tuum, da mihi vim et
concede virtutem ut hoc experimentum recte per-
ficere et ad optatum finem perducere valeam, per
te cui vita et seculum aeternum. Amen.

Postea locum modora cum suffumigiis, sicut in-
ferius in cap. suffumig. dicimus locus sit nitidus
mundus et remotus, sicut refertur suo capite.
Aspergas deinde locum cum aquâ exorcizata ut
dicitur in cap. Circulorum. Quando deinde prepa-
ratum erit tali modo, incipies Conjurationem
quae in hoc Experimento extabit, et in fine
Conjurationis ista verba proferes.

Pater omnipotens, qui coelum continens, intne-
ris et Abyssus, per nomen sanctum tuum Jod
He, Vau, He, quod quatuor literis describitur
concede misericorditer nobis, ut per hunc exor-
cismum possimus invenire virtutem Jah Jah
Jah, faciant per virtutem tuam spiritus isti
rem hanc quam requirimus & invenire desidera-
mus nobis manifestam & aperte cognoscere
personas qui furati sunt et ubi res repe-
riatur.

Conjuro vos iterum Spiritus praenominatos omnia nomina supradicta, per quae contremiscit omne creatum, ut aperte monstretis, ubi sit ille er, illa res quam quaerimus....

Statim rebus istis perfectis illi hoi tibi aperte demonstrabunt Spiritus quod quaeris. Observandum minus ut sit Exorcitator talis velut refertur in cap. Exorcitatoris et sociorum. Sique in tali Experimento aliqui Characteres vel nomina scribi debeant, omnia exequeris in tantum quantum ad calamum, Chartam & atramentum, sunt observanda, sicut in illorum docetur capitibus, quae si non recte exequeris omnia ad desideratum finem et intentionem non pervenies.

Caput decimum

De Experimento invisibilitatis

Si perfecte invisibilitatis experimentum facere volueris, sicut in ipsomet Experimento continetur, illud efficies, et si horae & dies ordinentur, facies ita prout exstat in ipsorum Cap. Sique diem et horam non observare debeas, sicut dictum est in cap. horarum fac ut ante dictum fuit. Sique Experimentum sit scribendum hoi fiat cum charta, penna et atramento vel sanguine sicut inferius dicetur in eorum capitibus, sique sit cum invocatione, antequam conjurationes facias, devote in corde tuo dices.

Saboles, Habaron, Eloy, Elimigit, Gabeloy, Semidron, Metinotuch, Labanitena, Neromobel, Calemetel, Datut, Timaguel, Villaguel, Teveries, Setie, Terete, Baruchaba, Athonavel, Barachabat, Athonaveli, Era

sicut. Per eum per quem habetis imperium erga mortales, perficiatis hoc opus ut invisibilis esse possim & manere.

Si in hoc Experimento Circulum delineare opus fuerit, tunc faces, sicut in Cap. Circulorum. Si necessarium fuerit characteres scribere, sicut in eorum capitibus.

Quando deinde præparatum fuerit hoc Experimentum sicut debebat, et si erit hic propria quæstionum conjuratio, recita illam, si non sit, communem dices et in fine ista verba pronuntiabis

O Tu Almiras, Magister invisibilitatis cum ministris tuis, Chems, Mayton, Metagijt, Ebyros Dionidis, Vgemenos, Abadem, Presiberim, Tanotialem, Trensidem, Saicantos, Abeloy, Bored Bellamia, Castormy, Detel.

Conjuro vos per eum qui contremiscere fecit coelum et terram & sedet in throno Majestatis suæ ut experimentum hoc ita perfecte evadat secundum meam intentionem, ut in quacunque hora voluero possim esse invisibilis.

Conjuro te iterum Almire Dux invisibilitatis ministrosque per illum cui omnia vivunt et per Satuvielem, Archielem, Danielem, Belie Alleme, ut statim venias huc cum omnibus ministris tuis et perficias hoc opus sicut perficiendum esse scis, et per hoc Experimentum invisibilem me reddas, ita ut a nemine conspici queam.

Ad Efficiendum ergo hoc Experimentum

habes omnia praeparata & formata cum diligentia et omnibus generalibus et particularibus solemnitatibus in dicto Experimento contenta et adhuc cum omnibus suis requisitis, sicut in primo & secundo libro, in omnibus fere locis, dicesque supra eadem Experimenta debitas conjurationes.

Observa quod omnia secundum ordinem communem fieri debeant, nempe ex ex. gr. non possumus quidem Civitatem ingredi per moenia, sed bene tamen per portas.

Caput undecimum

De Experimento Amoris.

Quotiescunque occurrit ut fiant experimenta Amoris ex Gratia impetrata ad alicujus personae sive Masculi sive foeminae amorem possidendum convenit et opus est, ut sit talem instrumidque Operator in modum, sicut dicebatur in Cap. Exorcizatoris. Sumas deinde Experimentum, Ex. g. in illo quid dicat cum imagine cerea vel alicujus alterius materiae fieri, facias sicut in Cap. Cerae refertur. Quibus factis & in executionem positis supra ceram praeparatam sequentia verba proferes. Noya, Jes, Astropolem, Asmo, Cocan, Sabee, Desabaday, Jerim, Emnus, Cevaria, neurim, babis, sator, Jeti, Pirus, Thent, Deveset, Lanistardi, Sadonay, Ensdet, Vicoporas, Tamis, Aster, Piec, Lnon, noaphiras, Latisten Amora, los, Espicarmas, Sephormi, Bironias, Sono, trabas, Pistorim, Jnoposon, necopolitas, usion

Sophina, Amos, Trator, Soma
Ornas, Cudos, Moas, Abigrabeni, Suavis, Asartim
Suaro, Jesil, Baratisnes, Arasmati, Egeri, Ar-
appenanim, Boncifach, Otan, Aram, Zenper
taball, Breliah, Arinalatisdem, Belpher,
Meidor, Ariel, Zevict, Platerion, Selatente
Emaltaod, Agalato, Ton, El, Nostrasit, Turi, Nearvel
Dusmator, Tucons, Coribom, Tugam, Asenide
Genitu, Serpora, Bermona, Caogldoth, Temp-
Calrmi, Znemene, Accusator.
tator, Somniator, Amoris & fornica-
Conjuro vos omnes ministros
tionis, per illum qui vos quotidie constringit, ut
hanc praesentem ceram quemadmodum convenit
consecretis et confirmetis, ut desiderium meum
obtinere possim per virtutem & potentiam san-
ctissimi Adonay, cujus malleus vel vis sine fine
permanet in secula seculorum. Amen.
Peractis illis rebus imaginem efformabis
sicut in illo dictum experimento, & si supra ima-
ginem scribere necesse fuerit, scribi debet cum
acu, penna et atramento qualitatis quae in
illorum loco refertur. Erit dicta imago modo-
randa, modorabiturque sicut in primo loco
dicetur, si quae aliae solennitates observandae
observentur, sicut in illorum locis relatum est
& si sit invocatio facienda, ~~[illegible]~~ supra praefatam ima-
ginem fiat haec ~~secundum~~ ordinem particularem
illius experimenti & in fine illius conjurationis
illum odorem sive fragrantiam efficies

de qua in [illegible] capite et interea
dum imaginem supra fragrantiam teneas, tali-
proferas verba.
O Oriens fulgentissime Asmodee Rex regni
qui in Oriente regnas et imperas, cujus regnum
et imperium principium suum habuit in seculo et
usq[ue] in finem seculorum duraturum est.
O tu Paymon Rex potentissime, cujus regnum
et imperium gelidos extenditur ad Arctos.
O tu Aegym Rex fortissime, qui in occiduo coeli
cardine potenter dominaris.
O tu Amaymon Rex nobilissime, qui meridie
dominaris.
Ego vos viriliter invoco & obnixe deprecor
per eum qui dixit et factum est, et qui solo verbo
creavit verbum et cui omnes obediunt Creatu-
rae, per sedem majestatem ejus per quam ante
secula creavit seculum, quod quatuor literis de-
scribitur Jod He Vau He, et per omnes Candi-
rias etearum virtutem, et per insignia nomina
Creatoris, ut praesentem imaginem quemadmo-
dum convenit consacretis, et formetis, ut vir-
tutem, quam obtinere debet, obtineat et quam
optamus per sanctissimum nomen Adonay
cujus virtus non habuit principium vel finem
habebit
Quo facto ~~de~~ novo conjurabis cum conjura-
tione propria experimentali, et si mulier ve-
niet in illa hora, bene erit, si vero non, tunc im-
go sub tuo ~~[illegible]~~ pulvinare lecti ponatur et
ante tertiam diem, aut in tertia die magna

et admirabilia videbis quoad illam mulierem, quæ
subito ad te veniet, vel nuntium, aut legationem ad te
mittet; sicque perfecte dicta superius et præfata exequa-
ris, catena ferrea illam non impedient quin ad te veniat.

Sed si depingatur vel sculpatur imago in aliquo
metallo vel plumbo liquefieri debeat sive stanno, tunc
nomina fiant in præcedentibus dictum in sculpantur,
scribantur vel fiant. Sique autem Experimentum scriben-
dum sit vel characteres depingendi aut nomina scriben-
da, scribantur et depingantur, acu, calamo, colore et
atramento scriptis in proprio loco. Sique hora observanda
sit ad horarum caput hinc recurrendum est, omnesque
necessaria in tali Experimento fiant solemnitates.
fiant et in proprijs primi & secundi libri capitibus.

Si vero Experimentum fiat, cum quo amans
tangi debeat vel aliqua ~~breve~~ scriptura seu schedula vel
alia res hujusmodi, quæ in ostij solo poni debeat, vel
in aliquo alio loco per quem mulier transire debet.
Vel Experimentum talis naturæ vel conditionis sit
per quod pulvis fieri debeat supra illam projiciendus, aut
ipsi dandum sit aliquid ad manducandum, fiant tunc
omnes solemnitates, resque horarum necessaria et
temporum, materiarum et instrumentorum, fiant
in ipsorum capitibus dictum est. deinde sequentem
recitabis orationem.

In quacunque mundi parte sitis, quibuscunque
nominibus vocimini, conjuro vos vel contestor dæmones
qui potestatem habetis subvertendi corda hominum
et mulierum, per illum qui vos creavit ex nihilo
ut veniatis incontinenter et sine dilatione ~~qua~~ hac
nocte præsentialiter, ad tractandum de illa

rebus, et quantum ad eam requiritur, ut virtutem inde suscipiat coercendi omnes masculos et foeminas, quas et quascunq volu[er]o ad amorem meum.
Deinde quando erunt Characteres praeparati, figurae aut imagines cereae vel in altera materia insculptae, supra talem rem recitabis sequentem conjurationem
Conjuro vos Anael, Donquel, Teliel, Principes amoris et vestros quoscunq ministros, qui potestatem habetis ponendi calorem in hominibus et mulieribus et accendere illos ad ignem amoris.
Conjuro inquam vos per eum qui sedet super Cherubin, intuens abyssos et contremiscere facit orbem et cui omnes obediunt Creaturae, quatenus hos Characteres vel figuram sive imaginem constituatis et consecretis, ut cuicunq ipsam dedero vel super ipsam transire fecero, ita me diligere possit et amare, ita me desideret ita in me speret et de me ardeat, ut omnes alios parvi faciat et sua tota cogitatio vel requies sit semper in me.
Deinde istud Experimentum reponas in quadrivio sepultum vel crucis medio viarum quatuor, posteaq in illa hora operaberis, sicut in proprio capitulo, videbisq veritatem et effectum consequeris.

Caput duodecimum.
De Experimento Pomi.

Cum Experimentum Pomi facere volueris, illud hora & die praeparabis sicut in capite dierum dicetur, et horarum: Sit ergo pomum pulchrum & absq macula, quicquid autem de pomo dico, de alio fructu si

aut pyro, persico vel simili intelligere est.

Accipies ergo in manu tuâ illum fructum, eumq(ue) in loco secreto tenebis, antequam tamen ex arbore colligas, eum cum aqua exorcizata vel non et consecrata aspergas, velut in Aquâ. Cap. Detractum ex arbore illum in loco secreto inodorabis cum fragrantia & suffumigatione Artis, deindeq(ue) supra hunc fructum praesentem dices conjurationem.

Domine Deus Omnipotens qui formasti terram & te operante mirabiliter facta est Eva de latere Adam, quae etiam cum dedisset ei fructum ad comedendum ipsum peccare fecit: ita pariter qui vel quae de isto fructu comederit aut tetigerit semper voluntatem meam omnimode faciat.

Conjuro te fructum Pomi per eum qui te fecit et per ista sacratissima nomina El Eloym, Eloha Eheye, asser, Eheye & per tres principes ~~Paradisi~~ / Angelorum Paradisi, Michael Gabriel Raphael, et per omnes coetus et exercitus Angelorum. Igitur per virtutem Dei et nomina ejus ineffabilia, videlicet Jod, He Vau He, Jah, Agla, Primaton, Saday, jah, jah, jah, El, El Eutoph qui omnia creavit ac secula in principio seculorum, ut qui vel quae de isto fructu comederit, aut ipsum tetigerit, nulla vel in eo vel in ea sit requies nisi totaliter velle adimpleverit

Conjuro itidem te fructum per Chedor Corna, per Bina et nomen decem Sephiroth, ac etiam per omnes Daemones barathri infernales, ut qui vel quaecunq(ue) cui te dedero, vel monstravero vel tangere ~~vollet~~ fecero, incendatur igne amoris

mei; ut nulla requies sit in illo vel illa nisi totaliter compleverit voluntatem meam. Sigil debeat scribi in pomo vel altero fructu, in illo sit bativ cum a[illegible] Artis; et in Materia sicut dictum in proprio Capite.

Fiunt ad hunc alterum amoris Experimenta quæ sunt tantum in conspectu faciei et oculorum ~~fæminæ~~ alicujus personæ.

Fiant ergo talia Experimenta, præparentur ... horis et temporibus attributis ad amorem, sicut talia facias, sicut supradictum est, omnia Experimenta probatis.

Caput Decimum tertium

De Experimento Amore in somnis

Si per viam Experimenti veri et indicibilis, optas cognoscere amorem unius vel alterius ~~personæ~~ sexus in somnijs, operaberis horis sicut in secundo libro refertur. In principio et antequam quamcunq incipias Conjurationem ad somniandum observa caelum esse serenum et nullis absque nubibus aerem apertum, quod considerare poteris vel in cubiculo vel conclavi tuo, unde sydera sydera stellarq vel Lunam inspicies, si tunc clarescat, dices in corde tuo, sed humili voce hæc sequentia nomina Agla, Jod, He, Vau, He, Jah, Jah, Jah, Vava, Jah, Jah, Jah, Canista roo, Adonai, Elohem, Veamiglae, Lanceto, Vbbaneno, Sadgilano.

Domine Sancte Pater Omnipotens, qui cuncta creasti, qui cognoscis corda hominum et mulierum, per hæc sancta nomina supra-

et illumina cor et mentem N ut ipse aut ipsa
diligat me N. aequali dilectione, quâ eam diligo, ita
ut ipsa meam voluntatem exequatur, sicut ego
paratus sum facere velle suum, et sicut praesen-
tem imaginem mecum in lecto cubaturam deferam
ita N somniat esse mecum et me inter dilectissimos
amplexus ~~vere~~ continere censeat

Deinde quando tu et modo istius experimen-
ti operari volueris, sub pulvinari lecti imaginem,
depones, tribusque dies tribus supradictam conjura-
tionem, effectumque videbis, observatis tamen omnibus
solemnitatibus quae in secundo libro referuntur capi-

Caput decimum quartum

De Experimentis quae ad Odium fiunt et inimicorum destructionem

Odii experimenta et inimicorum destructiones
etiam pluribus modis fiunt, quae omnia diligen-
ter observabis et fideliter in particulari experimento

Quapropter si imagine cerae alteriusve
materiae uti velis, dedicatis dies et horae isti-
us talis experimenti, ad horarum caput recur-
res, deinde fiat vel praeparetur imago in illo modo
proprio et illo cum ordine, deinde cum proprio
suffumigio sive odore artis hanc modorabis
sicque supra dictam imaginem debes scribere, se
cundum autem scribatur, deindeque semel supra
imaginem ista verba sic talis.

Usor, Dilapidator, Tentator, Somniator
Devorator, Comminiator et Seductor, vos in quan-
et omnes ministros et socios vestros conjuro et
constringo, vobisque impero quantis licender

talia faciatis, ut ride. conseeretis pani imaginem NN nomine, et nominabitis eos vel eas ut ita se odio habeant, ut nunquam se possint conspicere.

Deinde ponas imaginem in aliquo loco inordorato cum horrendo et foetido odore et praecipue ex specie Martis, velut sulphure, assa foetida, et similia, et foetidi isti ~~foetores~~ odores durare debent per noctem unam illic. Deinde imaginem sepelies sicut in proprio experimento dictum, observando horam & tempus. Si q Experimentum faciendum sit cum Characteribus vel nominibus vel amantes tangendo vel verbis vel quocumque alio modo est necessaria dierum observatio et horarum, sicut in illorum Cap. relatum est. Nota quod si in Experimento detur aliquid ad manducandum alicui personae, illa res debeat accipi diebus et horis ad talia aptis, sicut superius in capite horarum relatum fuit: praeparatis postmodum rebus ante te eos pones, dicens: Vbi estis Somniator, Usor, Lapidator, diversator, Tentator, Seminator discordiae et inimicitiarum optatores.

Conjuro vos per illum qui vos ad hoc ministerium ordinavit ut talia opera faciatis ut ille vel illa, qui vel quae de ista re comederit vel aliquo modo tetigerit, nunquam ad concordiam possit revocari.

Deinde ex istis rebus Amantibus aliquid dabis vel cui volueris hora ♄ vel ♂, hocque fiet quod desideratis

Caput decimum Quintum

Quomodo praeparentur Ludorum irrisi-
onum Experimenta. Quomodo quis dispa-
rere valeat, aliosq decipere.

Multifariam multisq modis Experimenta fiunt
quae ad ludos, res irrisorias et deceptorias: quoties
cunq tamen ~~[illegible]~~ tales ludos deceptio-
nis erga aliquem volueris ~~probare~~, diem horamq
observatis de quibus supra fuimus loquuti, tot[illegible]
illud scribas experimentum, sicut in illorum capi-
tulo est traditum. Si Characteres vel verba scribenda
sint, hoc in charta virginea fieri debet, de qua infe-
rius dicemus, et pro Atramento (si non aliter refer-
tur in Experimento) necessarium est ut scribatur
cum sanguine vespertilionis ~~[illegible]~~ cum calamo
anseris. Sed Characteres vel nomina antequam
fiant vel scribantur, omnes res observentur, quae
in nostris notentur capitulis, postidisq ita in ordine
tali modo, [illegible] de simile habeti experimentum
dicasq supra humili voce haec et alia sequentia
verba.

Abbai, Aldai, istai, andai, costrui. Coai.
Suses, Tristator, Derisor, Detestator, Incanta-
tor, adestote irrisatores et circulatores ad rem
istam ut scitis, et apparere taliter faciatis
ut adspicientibus eorum sint delusi, et semper
eis contingat et cogitent se videre quae non
vident et audire quae non audiunt et sentire
quae non sentiunt, ita ut ludificetur sensus
eorum, ut eis appareat quod minime ita est.
Venite ergo et sistite et consecrate hanc

praeparationem, omnia dicas et dominus omnipo-
tens et talia peragenda res depinxerat. /
Deinde perficiatur tale Experimentum quod
praeparatum est in illo tempore & hora, sicut ubi omni
praedictam verba Abstracti. debent in expe-
riendo sibi cum calamis hic ordinatis, dicere
dicatur absque eo quod sudabitur ... modo
fiat semper dicendi verba Abdae &
et ut supra repeti debent.
Quae si facias tali modo ad istum Experimento-
rum effectum pervenies, quibus mediantibus possu-
decipi et delabi sensus.

Caput Decimum Sextum.

Quomodo Extraordinaria Experimenta praeparentur.

In superioribus Capitulis dictum fuit de commu-
nibus Experimentis, ~~quae~~ in isto Capite ~~et~~ tracta-
bitur de Experimentis Extraordinariis, quae ipsa
fiunt adhuc pluribus modis, ut verbi gratia ad li-
gandos ~~et amand~~ homines et impediendos ne quo-
cunque modo cum mulieribus agere aut rem habere
possint. Concordia Experienda aliave similia
sicut illa quae a Catholicis mulierculis fiunt
absque ulla solemnitate et observatione, quae ad i-
psam voluntatem & intentionem succedunt prop-
ter magnam fidem, quam habent, quapropter
in tali occasione supplet fides solemnitatem.
Nihilominus tamen quicunque tanta desiderant
~~...~~ operari experiendo, illi faciant diebus
et horis.

et horis, sicut in cap. horarum dictum fuit, et cum
charta alijsque rebus necessarijs præparatis, ut superius
in ipsum Cap. dictum, cumque tale fuerit præparatum
Experimentum, illud ante te habebis, et dices
DEUS qui omnia condidisti, et nobis scientiam præ-
buisti ad cognoscendum bonum et malum, per nomen
sanctum tuum et per hæc sancta nomina IOD, JAH, VAU,
Dalos, Tafor, Salvator, Zucor, Amator, Creator, con-
cede mihi Domine hoc Experimentum in manibus meis
verum esse per sacratissimam sedem tuam ADONAY
cujus regnum et imperium sine fine permanet in secula
seculorum. Amen
Quo dicto secundum horam illius Experimenti operabe-
ris illudque suffumigabis et inodorabis, ut inferius in suo
Cap. et illud cum aquâ exorcizata aspergendum
sicut inferius in suo Cap. observatis solemnitatibus
sicut in lib. secundo continetur.

Caput decimum septimum
De Pentaculis sacris et eorum materia

Pentacula vel candariæ quæ fiunt ad atterendos et com-
primendos spiritus, et ut obediant, præter hoc mirabi-
lem habent virtutem

1. Spiritus in virtute et per virtutem Pentacu-
lorum invocaveris, tibi obedire non desinent, illisque
consideratis et circum speciis parescent, atque in illis
talem timorem et tremorem videbis ut illorum
nullus tantæ futurusque sit audaciæ tuam præte-
reundi voluntatem.

Valent adhuc contra omnia pericula ter-
ræ, aquæ ignis, contra infirmitatem et necessi-
tatem, contra omnes inimicos visibiles et invisibiles

contra epotatum venenum. Contra ligationes et
veneficia contra formidinem et timorem, et in quo-
cumque loco ~~in quo~~ fueris istis armatus, eris in omni
vita tuo tempore securus.

Cum istis gratiam apud homines et mulieres
tibi acquires, extinguitur ignis, sistuntur aquae
omneque creatum cum recordantur nomini in illis
scriptorum, timet timoreque dicto obtemperat.

Ista pentacula fiunt communiter vel ex me-
tallo planetae conformi, et tunc non est necessari-
um colorum regula observetur, sed cum instrument-
Artis sculpentur, die et horâ planetae convenien-
tibus et proprijs.

♄ quoad metalla, plumbo. ♃ stanno. Mars fe-
rro. ☉ Auro, ♀ cupro. ☿ metallorum mixtioni et ☽
Argento dominatur.

Fiunt autem ex chartâ virgine â exorcitate,
scribunturque cum coloribus uniuscuiusque Planetae adaptatis
illudque omne fiat sicut in proprijs Capitibus refert
et secundum quod pentacula suis planetis conveniunt


Quapropter ♄ inter colores niger attri-
buitur
♃ Coeruleus sive coelestis
♂ Ruber. ☉ Flavus. ♀ viridis
☿ omni colore mixtus ☽ albus.

Materia deinde debet esse virgo, ~~fidelis~~ virginea
charta quae nunquam in opere posita fuit, vel
ad minus cum igne purificari debet, si ex metallo
tamen componatur.
Quoad magnitudinem quocunque modo placuerit
fieri possunt, si modo ut correctionis debitis fiant,
observatisque requisitis illorum solemnitatibus, si

cut in proprijs cap: satis superq superius dictu est.

Sequuntur sacra Pentacula, expressa cum proprijs figuris, coloribus, characteribus et literis Hebraicis vel Chaldaicis propriae illorum virtutes pro commoditate et intelligentia incantatoris vel Artis magistri

1




1

Valet istud Pentaculum et est quam maximi Ponderis ad terrefaciendos Spiritus: quapropter illis istud ostendendo, in terram genua flectunt et obediunt

gantz Fertantz.


2)



Quam plurimum valet istud Pentaculum contra adversitates et praecipue ad reprimendam superbiam Spirituum.

gantz probat.


3)



Hoc Penta-
culum
valet noctis
tempore
quando invoca-
... Spiritus
... Naturâ
... turni.

gantz probat.

et est bonum
Hoc Pentaculum in circulo fieri debet, quando noctis
tempore invocatur Spiritus ex Natura Saturni.
quando




Valet ad defendenda praecipue in Circulum, quando tempore nocturno, invocantur Spiritus de naa

gant. Sudart.

Praecipue valet ad exequenda omnia Experimenta
ruinae destructionis et mortis, et ~~etiam dicta~~ ~~perficitur per S~~
~~perfectis~~ et perficitur per Spiritus qui nova affe-
runt et qui vocantur Daemones Meridiani.


Alleb Jehants



~~Hoc Pentaculum~~ defendit invocantes Spiritus Sa-
~~turni in tempore noctis~~, ~~expellitque spiritus qui the-~~
~~sauros custodiunt~~.




~~Vnumquodq nomen distinctum circa hoc Pentaculum scri~~
~~bi debet et illa persona~~ quam nominabis, erit à Dæmo-
~~nijs obsessa~~.




Vnumquodq Nomen distinct.
circa hoc Pentacu
lum scribi debet et
illa per
sona quam nomi
nabis erit à Dæmon
obsessa

Totum nigrum.

Hoc Pentaculū mirabiliter valet ad prodicendos terræ motus, sufficiente virtute minus cujusq Angeli ad totum universum percutiendum. ...




Valet ad invocandos Spiritus Solis et præcipuè illos quorum nomina sunt in hoc Pentaculo scripta, inter quos Parasiel est Thesaurorum Dominus, docetq modum quomodo acquiri possint, et loca ubinam sint.




[illegible]

Pentaculi initium. Gloria et Divitiae(




Confert ad acquirendam gloriam honores dignitates et divitias, omniaq bona, summâ cum animi tranquilitate, et ad inveniendos thesauros et ad expellendos Spiritus, qui illis praesunt, scribi debet in chartâ virginea cum pennâ hirundinis et noctuae sanguine



Das alles schwartz
übergry


~~(Qui confidit in domino)~~



Istud defendit ab omni laesione Spirituum invocantem: & quando apparent, ostende illis hoc pentaculum statimq recedunt.

Dieses gantz blau

11




~~[illegible]~~ Gloria et divitiæ [illegible] ut ~~ante~~ [illegible]

Valet ad acquirendam gloriam et honorem et multa bona consequenda. Angelus ejus est Bariel. fieri debet in argento hora et die ♃ cum albis [illegible] est ♋.

~~Z. Cum [illegible]~~ in medio

12



Quam maxima istud est virtutis, valet ad visionem securam habendam in somnijs. Cum isto Jacob armatus vidit scalam quæ ad coelum attingebat.


Das Circkel und d[ie] Linien der figur grün die [illegible] [illegible] oben, auß der Versch[illegible] [illegible] und die [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Rot.

~~Foderunt~~



Valet contra oia
pericula, consi
derando devotè
omni die atq dicendo
versum Pentaculi
Foderunt etc.
et non peribis in
aeternum
et versiculus
[illegible], caetera
rubra.

~~Suscitans~~ 14



Mirabiliter valet
contra pauperta-
tem, siq illud
devotè perspexe-
ris, istum psal-
mum recitando
Laudate Pueri etc

Valet ad Thesauros
inveniendos, expel-
lendosq spiritus
qui illos custo-
diunt.

gantz gold

15



~~Gheuiel~~, Esgel.


Confert ad invocan-dos Spiritus natur[ae] Martis, praecipue illos quorum no-mina hic posita sunt

Totum rubrum.


~~a. Non est~~ satisfac

Valet ad excitanda bella, iram discordia[m] et inimicitias, et ad resistendum ini-micis et ad ter-refaciendos spi-ritus rebelles cum in hoc sint notata Dei omni-potentis nomina gaudz rotg.

15



vi
Dominus a dextris.




Quam maxime est virtutis in bello, qua propter procul dubio victoriam impertietur

Totum rubrum.

I vi

Super aspidem & basi.



Hoc Pentaculum in Charta virginea Scribas, terribile enim est Dæmonijs, ad ejus adspectum obedient, neq possunt illius præsentia resistere.


[illegible]

Gladi[?]orum (10)



Tanta est virtutis, quod si fu[eris] isto armatus et te aggrediatur aliqu[is] gladio nequaquam poteris ipsius arma contra seipsum revertens


Totum rubrum



12. Posuit pluvi[am]

Hoc in charta virginea scribes cum sanguine vespertilionis in die et hora ♄ illudque in circulo ~~di~~ aperias, Daemonia inferi pta invocanda statimque grandines et tempestates videbis.

Totum rubrum




~~ecce faciem~~

Facies omnipo-
tentis Saday, ad
cujus conspectu
omnes creaturæ
obediunt, angeli-
q[ue] spiritus il-
lud genibus fle-
xis venerantur.


Der Circul der
hebräischen buchst.
wie das übrige ge-
schrieben.


Facies depingatur
senis gravitate et
majestate venerandi
et corus- ~~[illegible]~~ Malachiel
cantis.



Hoc et sequens
referuntur ad na-
turam O. Valent.
a evertendam
Superbiam. Spiri-
tuum Olis,
qui naturâ suâ
sunt omnino
superbi et arro-
gantes

Die im Circul
das übrige alle-
ge...






Regnum meum
Valet ad mi...
acquirend[um]
Regnu[m] et im-
perium, ad fa-
mam comparan-
dam & gloriam
& hoc praecipue per
nomen Dei Tetra-
grammaton quod
decies positum
Dies sub gantz goldgeli
~~Illumina~~ oculos

Valet istud ad viden-
dos Spiritus, quan-
do apparent invi-
sibiles. Cum illo
ex coperti subi-
to visibiles fi[unt]
reddunt.


Totum nigrum



~~An~~gelis suis man

Valet ad invocandos spiritus, qui ex uno loco ad alteru[m] brevissimo temporis spatio deferunt per longissimam distantiam


Totum Nigrum.



~~obscurent~~ oculi


Mirabiliter ad invisibilitatem valet debitè factum.

Totum Nigrum.




Si quis fuerit incar
ceratus, et cum
catenis ferreis de
tentus, exhibito isto
pentaculo sculpto
in auro in die et
hora ☉ statim vi
debit se liberatu
et ex carcere
dimissum.

28- negaliel



Hoc et sequens va
lent ad cogendos
Veneris Spiritus
et praecipuè hos
suprascriptos


allno grün



Conferunt adhuc ad acquirendam gratiam et amorem conciliandum et ad res omnes venereas et excitandam omnem voluntatem tuam.

Totum viride.

30. Dixit ~~S~~



Hoc valet solummodo exhibitum alicui ad illius amorem accendendum, illiusq. Angelus Monachiel debet invocari in die et hora ♃. horâ prima vel octavaq. noctis

allus grün:




Hoc est enim os de

Virtutis est magnae
Cum cogat Spiritus
Veneris ad obedien-
dum, Vimq habet
uno momento per-
ducendi quamcunq
mulierem ad re-
at.

gantz grün.

32.

Inflammatū est cor




Exhibitum solummo-
do hoc Pentaculum
mirabiliter quam-
cunq personam
ad amorem ac-
cendit.

totum rubrum.

33.


Sine inscriptione lit.



Valet ad invocandos in praesentia Spiritus qui sub firmamento exstant.

Die Circkel und buchstaben schwartz, die Linien der Triangel roth.

34. Sine inscr.



Spiritus qui hic ante scripti sunt conferunt ad efficiendum et operandum Res contra ordinem naturae, quae non continentur sub aliquâ certâ specie et facile dant responsum, sed difficile possunt videri.


Die Circkel und buchstaben schwartz, die bu[illegible] rallune, Linien [illegible]



Cocaviel Hacmoviel

Hoc et sequens valent ad invocandos Spiritus Mercurio obedientes et eius subditos et praecipue hic scriptos.

Din Circkel und … roth, das übrige schwartz.




26.

Sapientia et Virtus

Conferunt adhuc ad acquirendam intelligentiam et scientiam omnium rerum Creatarum et ad res secretas investigandas et ad iubendum Spiritibus ut legationes faciant qui Allatores vocantur & hi facile obediunt.

Circkel [illegible] buchstaben roth, das übrige schwartz.


Attollite portas



Illud imperat Mercurij Spiritibus et valet ad aperiendas portas, nihilque invenitur quod illi resistere queat.

Der irrdigen Dinbe- uns [illegible] gestaart, [illegible]

28.



Istud cum sequentibus valet ad convocandos Lunæ Spiritus. Valetque mirum adhuc in modo ad aperiendas portas quocunque modo clausas

portas ferr[illegible] [illegible] contri[illegible]



Sis mihi adjutor

Valet istud contra omnia aquarum pericula, si signum cederet, quod Spiritus Lunae, ad terrefaciendum pluvias gravissimas tempestatesq. excitarent circiter circulum hoc Pentaculum illis demonstrato statim omnis res cessabit.

Totum rubrum


40.



Deus in adjutoriu.

Debite hoc Pentaculo per viam portato, valet contra omnes nocturnas incursiones et contra omne aquae periculum.

Totum rubrum.



Confundantur qui &c.


Ab omnibus venefi-
cijs, sortilegijs, et
omnibus corporis et
animae periculis istud
defendit & tuetur.
Illius Angelus Sophiel
dat virtutis intelli-
gentiam omnium
herbarum & lapidum
et qui illum devote
invocabit, illum quoque
in omnibus instruet
Totum rubrum

42.



Exurgat Deus &c.

Valet ad habenda respon-
sa in somnijs. Angelus
ejus Jadachiel servit
ad destructionem & mor-
tem inimicorum. Pot-
est autem per Abdon
invocari et valet contra
omnia phantasmata
nocturna et ad convo-
candas defunctorum
animas ex inferno
Totum rub



~~Rupti~~ Aperti sunt ~~[illegible]~~

Hoc nomen in modo
valet ad suscitandum
et promovendam in
gentem pluviam an
imbrem quando in
sculptum est laminis ar
genteis, et ~~quando~~ quando
aqua illi adspergatur
et apponatur, pluet.
Insculpitur aut scri
bitur die & horâ Lunae.

Die Circkel und cha
racteren an d. 6. Linien
roth, das übrige
schwartz!

Liber Secundus.

Proemium.

Istud opus Salomonis in duos libros distinguitur,
In primo demonstratur quomodo Experimentorum
fallacia detegantur sicut et spirituum.
In hoc vero docebitur, quomodo ad optatum finem Res
Artes Magicae reducantur, Caeteraq Experimenta.
Observandum tamen est et diligenter notandum, ne in
stupidorum, stultorum, Ignarorumq manus incidat ista
Secretorum Clavicula; qui enim istius erit possessor
quiq eam recte memoriter retinebit non tantum omnes
Artes Magicas ad finem reducere poterit sed casu for
tuito in hoc libro invenitis aliquibus erroribus illos facile
emendare poterit. Quapropter Ars nulla, Experimen-
tumq nullum, cujuscunq sit conditionis ad optatum
finem pervenire poterit quia omnes Artium Magistri
seu Exercitatores istud opus certum in sua potestate
non habebunt, qui veritatem alicujus rei sive Experi-
menti videre non poterunt. Qua de re instanter
rogo, conjuroq illam personam, in cujus manus Clavi-
cula ista secretorum veniet, ut illam non communicet
et nullum participem faciat qui secretissimus fide-
lissimusq non sit, nec non in artibus peritissimus.
atq istum possessorem hujus libri suppliciter exoro
et supplico per ineffabile sanctissimum nomen Dei
quadriliterum Iod He Vau, He, et per nomen
Adonay et per excelsa caetera sacratissima Dei

nomina, ut hoi opus æquè carum ut animam suam custodiat, nullisq3 inscio et ignaro concedat.

Caput X.

Quâ horâ, Præparatis prius omnibus præparandis, artis istius exercitij perfectio dari debeat.

In superiori libro universaliter tractatum fuit de diebq et horis; nunc vero specialiter videndum est quâ horâ Artibus et Experimentis dandum sit complementum et perfectio, omnibq primo ordinatis et præparatis.

Si occurrat ergo quod præ manibus aliquod habeas Experimentum seu secretum ad alloquendos vel conjurandos Spiritus; sitq in illo dies vel hora non notata fuerint, illud die et horâ Mercurij operaberis, decimâ septimâ horâ vel vigesimâ tertiâ, sed melius est octavâ, quæ est ejusdem noctis secunda quæ appellatur atq ~~[illegible]~~ intelligitur matutina, tunc illâ horâ omnes artes operari poteris, Experimentaq die noctuq ad libitum facere, modo horis talibus Artibus convenientibq ordinentur et præparentur, sicut de horis dictum fuit.

Sed quando in aliquo particulari Experimento præcipuèq ad invocandos et convocandos Spiritus non specificatur hora tempusq invocationis multo melius et securius est operari talia Experimenta noctu, quia Spiritus facilius in quietis pacificis taciturnisq silentijs nocturnis quam de die apparent, certoq certius hoi in violabiliter observari debet, quod quando tam de

de die quam de nocte Spiritus invocare volueris, necessari-
um est, supra omnia operari in loco abscondito, remoto, se-
creto et conveniente, artiq adaptato, ubi nullus habitet
sicut fusius in suo loco dicetur.
Si vero Artes vel Experimenta pro furatis rebus fue-
rint, quocunq modo fiant, operæ pretium est, ut in
die et horâ Lunæ, si sit possibile, increscenti fiant à
prima horâ usq ad octavam diei; sin vero noctu horâ
~~[illegible]~~ sive tertiâ multoq melius de die quam de nocte
~~[illegible]~~ est operandum, quia lux ~~multo~~ et splendor multo
magis ad veritatem ~~conferunt~~ faciunt et ad publicationem
conferunt.
Sin vero fuerint Experimenta invisibilitatis, illa
horâ prima secunda et tertia Martis operari decet
de noctuq usq ad tertiam horam ejusdem.
Si fuerint autem Experimenta Amoris, gratiæ et im-
petrationis, horâ primâ Solis operaberis ad octavam
usq ejusdem diei, primâq Veneris usq ad secundam
ipsiusmet diei Veneris.
~~Opera~~ Coeterum Opera destructionis et desolatio-
nis debent fieri et ad perfectionem reduci die ♄ni
primâ horâ vel vero octava seu decima quinta diei
noctuq à primâ horâ usq ad octavam.
Experimenta Irrisionum, Ludorum, deceptionum
Ludibriorumq fiant horâ prima Veneris et octava
diei, noctuq horâ tertia et septimâ.
In omnibus horis ergo in quibus fieri et ad fi-
nem perduci debent Magicæ Artes sive Experimenta
opus est, ut Luna lumine augeatur, et in numero
pari cum Sole collocetur, multoq melius à primo

quadrante usq ad oppositionem sitq Luna in signis
Δneis præcipue in Ariete vel Leone.
In Exequendis ergo Experimentis quocunq modo etiam fiant, necesse est ut fiant quando ☽ manifestatur et lumine augetur.
Quomodo ergo fiant et ad finem perfectum perveniant Experimenta Invisibilitatis, cumq fuerint præparata necesse est ut ☽ in piscibus, in opportunis horis & convenientibus, sitq crescens.
Amoris Experimenta, gratiæ et impetrationis cujuscunq sint conditionis, modo tamen competentibus horis præparentur, ad perfectum finem reducentur modo Luna sit in Gemini et in quadrante crescenti.
Expertis in Arte illa non necessaria est tam exquisita Dierum et horarum præparatio; sed incipientibus et Neophitis necessarissimum est. Quare qui parum vel ex toto nihil isti Arti fuerunt applicati, non tantum in operatione habent fidem, sicut illi qui in Arte experti sunt quiq ejus habent praxin. Incipientes tamen præ se debent semper habere dies præparatos et horas ad propositum, quoad illorum Artes: Periti q tamen observare debent necessaria Artis præcepta cum alijs solemnitatibus et tunc in securitate operabuntur.
Nihilominus cavendum est, quod quando erit exte præparatum aliquod Experimentum, diebus et horis ordinatis, hoc fieri debet tempore claro, dulci et svavi absq ulla ardore vel commotione Aeris vel venti et non turbidi. Quando enim aliquem Spiritum ad tibi serviendum conjuraveris in aliqua Arte vel Experimento, nequaquam ille veniet cum sit aer turbidus, et ventis agitatus, ex eo quod non habe-

aut carnem Spiritus neq ossa, et quod sint ex diver-
sis materiis creati.
Ex Aquâ creantur aliqui, ex vento alij, qui et vento
ipsi sunt similes. Aliqui ex terrâ, aliqui ex nubibus.
Alij ex Solis vaporibus; alij ex ignis stridore, Qui
quando invocantur cum magno strepitu semper veni-
unt, atq cum ignis tremore.
Quando invocantur ex aquâ creati Spiritus, cum imbri-
bus veniunt, grandinibus, tonitribus, fulguribus, fulmine
et rebus similibus.
Quando invocantur Spiritus ex nubibus creati,
magnâ cum monstruositate veniunt et horribili formâ
et formidolosâ, maximoq cum tumultu et rumore.
Quando invocantur Spiritus ex vaporibus Solis
creati, accedunt in pulcherrimâ formâ et praeclarissimâ
tumidi, fastuosi et superbi nec non et docti. Unde isti
primi consequenterq omnes qui à Salomone specifican-
tur in libro decorationum vel pulchritudinis, quam-
maximam habent ostentationem, vanamq in vestibus
gloriam, ornamentis fruuntur, mundanâq formositate
gaudent, et omni ornamentorum et decorationum ~~modo~~
genere. Istos non invocabis, nisi in tempore
claro et sereno.
Spiritus vero ex igne creati, sunt in Oriente, qui ex
vento creati sunt in meridie.
Nota ergo quod securius fit Experimenta versus Ori-
entem, res necessarias omnes versus illam partem
operari.
Alia vero extraordinaria Experimenta, Amorisq, illa
efficaciora erunt si septentrionem versus praepa-
rentur.

Caveas ulterius, quod quoties facies aliquod Experimentum vel artem ad perfectionem reducens omnibus cum solemnitatibus, de novo idem poteris experimentum facere absq horarum praeparatione et aliarum solemnitatum.
Siq aliquâ vice evenerit, ut aliquod operaveris Experimentum cum horarum observatione et debitâ solemnitate, atq illud non verificaretur, scias illud falsum fore, vel est aut insufficienter compositum. Nam si in aliqua parte defeceris, aut in artibus vel Experimentis in aliquo puncto erraveris, non verificabuntur artes neq Experimenta.
Pendet ergo ex isto nostro capite omnis nostra Artis et Experimentorum Clavicula, et absq isto Capite, licet omnes observentur solemnitates, nullum verificabitur Experimentum Magicum.
Quapropter hoc Caput observandum est ad Operandas Artes magicas.

Caput 2.

Quomodo se gerere, Gubernare et regere debeat Exorcizator.

Qui se ad tantam talemq rem difficilem applicare cupit, mentem ab omni alia cogitatione liberam habere debet, cujuscunq etiam sit generis. Deinde diligenter considerare, qualem artem vel Experimentum cum conjurationibus et Exorcismis in particulari papyro sive chartâ debeat per ordinem scribere; siqs aliquid notandum vel scribendum sit, omne fiat sicut inferius dicetur de charta, penna et atramento. Tandemq observari debet, quâ die et hora fieri debeat illud Experimentum, quantaq res sint

necessaria ad illam artem praeparandam. Hocq ad-
jungi vel adimi debet.
Quibus omnibus praeparatis, quaeras et disponas de
loco in quo illa ars fieri debet, dispositis postea et ordi-
natis rebus istis, ad locum opportunum et commodum
eat Exorcizator vel ad suum Cubiculum vel conclave secre-
tum, ubi nullus illum videre queat.

Deinde vestes omnes exuat ad nuditatem usq, balneumq
habeat paratum vel aquam exorcizatam, ut inferius dicitur
et cum illa se lavet et purget a vertice capitis usq ad cal-
cem, dicens: Domine Adonay, qui indignum peccatorem
in imaginem et similitudinem tuam de vili terra formasti
Benedicere et sanctificare digneris hanc Aquam, ut corpo-
ris et animae meae sit salvatio et mundificatio, ita ut
nulla fallacia possit aliquo modo in me locum habere.

Omnipotens et ineffabilis Deus qui in terra aegypti-
orum per mare rubrum sicco pede transire voluisti
populum tuum, concede mihi ut aqua ista sim ab omni-
bus praeteritis peccatis mundificatus et renovatus,
ut nullum in me in conspectu tuo appareat inquinamentum.

Deinde te immergas in illam aquam totaliter
usq ad capitis apicem, deinde cum panno lineo polito albo
et nitido absterges te, et te indues supra carnem ve-
stibus lineis albis et nitidis, de quibus infra

Abstinebis per tres dies ad minus omnibus colloquijs
et ratiocinationibus vanis, otiosis et immundis, et ab
omni impuritate vel immunditia, sicut inferius refertur
in jejunio et custodia, sequendoq quotidie reci-
tabis Orationem, ad minus semel matutinis horis
bis circa tertiam, quater circa nonam et circa vesper-
tinum tempus, et quando illis cubitum quinquies dictis
tribus diebus.

Arachio, Asac, asacra, Bedrimulat, filat ...
bonos, Ferablem, Dododoi, Achatal, Zophiel Plan-
tel, Baracaton, Eloy, Emagro, Abraxe, Brebarach,
Zamuel, Cadat, Eraeli, Amostra, Malched, Domel,
Damnd, Elamay, Bachel, Bed, Segen, Gomon, Domas.
Domine Deus qui sedes super coelos et abyssus ma-
ris intueris, concede mihi quaeso, ut quae mente conci-
pio, opere valeam complere, per te summe Deus qui vi-
vis et regnas in secula seculorum. Amen.
Elapsis istis tribus diebus, habeas omnia praeparata
sicut dictum est supra, deinde praefixâ die et statuta
exspectes horam in quâ incipere debes ad operandum
et postquam inceperis in illâ horâ poteris usque ad fi-
nem operis perseverare, quia ex operationis
principio virtutem accipit, quae se diffundit
adhuc supra alias horas.

Caput 3tium

Quomodo se gerere et gubernare debeant Socij et discipuli.

Cum Exorcisator Artisque Magister aliquid operari
voluerit, praecipueque alicujus ponderis, considerare de-
bet quibus debeat uti socijs. In operatione autem Artis
quae in Circulo peragitur, opus est ut sint tres
socij, si que socios habere nequeas ad minus pro socio
habere debes penes te unum canem alligatum.
Sed si in aliquâ operatione socios habere opus sit,
ipsi tenentur omnia observare, quae illis dicet
vel praescribet Exorcisator et attendere diligenter
ad omnia quae audient, quia aliter facient
multas offensiones, damna et mala possunt pati
à Spiritibus, qui aliquando et mortem eis inferunt.

Docti ergo et diligenter in omnibus instructi discipuli et animo sufficienter corroborati, Exorcizatam aquam accipiat Magister, et unâ cum socijs in locum secretum ingrediatur nitidum et mundum, in quo se exuat unâ cum socijs et aquam supra caput illorum infundat et aspergat exorcizatam, ita ut descendat, illosq lavet usq ad pedes, quos balneando et lavando, dicat Magister.

Renovati, sancti et mundi filij in nomine ineffabilis magni et sempiterni Dei ab omnibus peccatis vestris, Virtusq Altissimi descendat super vos et maneat semper ut valeatis adimplere desideria cordis vestri. Amen.

Postea socij induant se sicut Magister, et abstineant ~~[illegible]~~, dicantq per triduum orationem, sicut et Magister, et faciant quod ille facit, illumq postea sequantur et in omnibus obediant.

Siq Magister canem habere velit pro socio, illum totaliter cum aquâ exorcizatâ lavet, sicut cum socijs fecit, illumq cum odore et thimiamatibus Artis moderetur, cum isto conjurationis modo

Conjuro te Creatura Canis per eum qui te creavit et laveo et suffumigo te in nomine Altissimi et sempiterni Dei, ut sis mihi in hac operatione et in quâcunq aliâ fidus comes, verus socius et amicus.

Sed si pro socio Juvenem vel puellam Virginem cupias adjungere quod quidem omnium optimum est illos in eundem modum, quo canem disposuit, disponat, illisq postea ungues pedum manuumq radat et abscindat, dicatq

Conjuro te Creatura puella vel Juvenis per

---

illis rebus quibus ille se abstinet

Deum Patrem Altissimum omnium Creaturarum: Per Patrem ADonay Eloym et per Patrem Elyon, ~~quod~~ ut non habeas potestatem celare mihi veritatem de quacunque re te interrogavero et sis mihi obediens et fidelis.

Deinde mundificet, lavet, mundumque de novo faciat Juvenem illum cum aqua Artis, dicendo denuo ut sequitur.

Sis renovatus et mundificatus, ut nunquam Spiritus nocere aut in te manere possint.

Deinde illum inodora et suffumiga cum Thiamate sicut inferius. Et quando erunt ordinati socij in illum modum, tunc secure Magister simul cum illis poterit operari ~~quodcunque~~ experimentum, quod prospere succedet effectumque assequetur.

Pro securitate vero animae et corporis, Magister discipulorumque unusquisque sacra habeat pentacula confecta et ante pectus pendentia, cum velo serico cooperta, speciebusque odoriferis suffumigata et inodorata, cum quibus ita confortati nec non et armati, secure et audaciter ingrediantur Circulum et praeceptis Magistri obediant, faciantque omne quod illis Jubeatur. Quod si taliter se gerant omnia prospere feliciterque succedent.

Omnibus autem rebus praedictis debet se praeparare Magister cum socijs ut edoceantur et periti fiant in hoc quod facere debeant socijque possunt esse tres excepto Magistro, aut quinque septem vel novem, vel quanti fuerint omnes obediant Magistri mandatis, sicque omnia cum optimo successu procedent.

Caput 4tum.

De Jejunio, observatione et custodia.

Cum postea Artis Magister operari voluerit, omnibus quae ante fieri debent praeparatis, primo custodiam et observationem ordinare necessarium est et praescribere; Scilicet ut ab omni re illicitâ abstineant et impura

tam corporis quam animae, sicut et cibis superfluis potus idem et ab omnibus otiosis, irrisorijs, et superva-caneis verbis, maledicere et murmurari et à nimio collo-quio. Debet loqui de rebus honestis et supra omnia decenti-am servare in deambulatione in quiete, in conversatione et omnibus rebus, quae effici et in executionem perduci debent novem dierum spatio ante operis principium, illud ipsum similiter faciant discipuli.

Ante initium autem operis Magister cum discipulis sequentem orationem recitet matutino tempore semel, bis vero serotino.

Domine Deus Omnipotens esto mihi peccatori propi-tius, eo quia non sum dignus levare oculos meos ad coeli[?] propter multitudinem iniquitatum mearum; Tu pius et misericors Pater, qui mortem non vis peccatoris, sed ut convertatur et vivat; miserere mei Deus et dimitte omnia peccata mea; Ego enim indignus rogo te patrem omnium Creaturarum qui plenus es misericordia et pie-tate per tuam immensam clementiam, ut mihi praestare digneris ut per te summe Pater videre et cognoscere possim hos spiritus quos convocare cupio, ita ut ipsi coram me patefaciant, desideriumque meum compleant, per te Sancte Triumphator qui es benedictus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Domine Deus Pater qui sedes super Cherubim et Seraphim et profundorum intueris, ad te elevo manus meas, tuumque solum imploro auxilium, tu qui solus es bonorum operum complementum, Tu qui das requiem laborantibus, qui superbos humilias, qui fecisti vitam et destruxisti mortem, Tu es requies nostra, tu es protectio omnibus invocantibus te, protege me, defende

me in hoc articulo; ~~qui~~ qui vivis et regnas atque manes per sempiterna secula. Amen.
Ultimis tribus ante initium diebus operis istius, ciboque quadragesimali semel in die contentus eris, multoque foret melius si pane et aqua reficeretis, pariter ab omnibus obscoenis abstinebis, supradictam recitans orationem. Ultimaque die cum opus tuum inchoare volueris, absque cibo manebis, posteaque ad locum ibis secretum et tunc Deo puro corde devote omnia tua peccata confiteberis.
Magister deinde et Socij cum voce intelligibili humiliqꝫ confessionem recitabunt, quae supra in primo libro recitata fuit.
Omnibus istis rebus ter recitatis, cum devoto contrito et puro corde, in loco purificato et nitido remotoque, in quo non videatur, aquam et hyssopum accipiens dicet.
Purifica me Domine Hyssopo et mundabor, lava me et prae nive dealbabor.
Deinde ablue et lava te cum Aqua Exorcisata induensque te consecrata veste quam exuisti, modora te et suffumiga circum circa, sicut inferius dicetur de suffumigijs.
Quibus factis et finitis, diligenter ad locum ibis ordinatum cum socijs et cum omnibus rebus praeparatis, circulumque facies sicut dictum est omniaque necessaria; Deinde antequam invocare Spiritus incipias per viam Exorcismorum, de novo praedictam facies confessionem, sicut in primo libro dictum est, postea in poenitentiae signum et emendationis peccatorum unusquisque alterutrum osculetur.
~~Faci~~ Faciant omnia praedicta discipuli sicut et Magister ad hunc terminum usque.
Significet deinde sua praecepta et mandata Magister discipulis, Opusque suum prosequatur, et ad finem usque perdiciete elaboret.

Caput 5tum.

De Balneis, quomodo fieri debent.

Balneum omnibus Magicis artibus est necessarium, quapropter si aliquod Experimentum facere volueris, ultimâ praeparationis die, dispositis omnibus rebus necessarijs, diebus horisque convenientibus ad propositum, ad fluvium currentem eas vel aquam habeas calidam in aliquo magno vase in tuo conclavi secreto, exuendoque te omnibus pannis istos Psalmos recites.

Ps. Dominus illuminatio mea
Cantemus Deo gloriose
Dixit insipiens in corde suo
Confitemini domino quoniam
Salvum me fac Deus etc.

Et quando nudus exit Magister, sicut quando natus est ingrediatur in aquam vel balneum et dicat.

Exorcizo te Creatura aquae, per eum qui te creavit et in locum unum congregavit, ut appareret terra arida, ut tu sine mora omnes inimici fallacias et immunditias spirituum, in mundum phantasticum ejicias, ut mihi nocere non possint per virtutem Dei omnipotentis qui vivit et dominatur in secula seculorum Amen

Deinde incipies te lavare et abluendo te cum illo lavatorio dices.

Morbalia, Musalia, defulia, Onomalia, Libarina, Gulbafaria, Bedulfaria, Gerrasia, Geminarim, Siegrofurna, Ledui, Gittach, Godich, Rogil Mussil, Grassil, Tanini, Bucri, Godu, Anguet,


Ascheroth, Sabaoth, Adonay, Aglon, El, Tetragrammaton, Sedim, Aneraton et Anapheron, Sigilator, Prarenaton.
Quae omnia nomina repetes bis vel ter usque quo sis totaliter lotus et madidus, cumque fueris mundus et nitidus ex balneo exibis, et cum aqua te asperges exorcizata sicut inferius et dices.
Ablue me Domine Hyssopo et mundabor, lava me et prae nive dealbabor, et cum te induas infrascriptos psalmos recitabis.
Ps. Exaudi Domine orationem meam
Ps. Miserere mei Deus
Ps. Cum invocarem
Confitebor tibi Domine in toto et.
Quomodo dilexi legem tuam
In exitu Israelis
In convertendo Dominus
Domine probasti me
Deinde hanc orationem
El fortis et admirabilis te benedico, te adoro, te glorifico et invoco, tibi gratias ago de hoc balneo ut sit mihi aqua salutaris ad abjiciendam a me penitus omnem immunditiam et desiderium cordis mei, per te sanctissime Adonay possit omnibus modis adimpleri, qui vivis et regnas per secula Amen.
Postea accipe salem exorcizatam hoc modo
Benedico te, et benedictio Dei Patris omnipotentis sit super hanc creaturam salis et omne nocumentum de eo exeat, et omne bonum in illud intret quia homines sine te vivere non possunt, ideo te benedico, insuper contestor, ut me adjuves

in arbitrio isto, ut quicunq me cognoscat sine me dicere non possit.
Deinde supra salem istum Psalmum recitabis.
Benedicite omnia opera Domini Domino etc.
Accipiendo postea species et salem exorcizatum in dictum balneum projicies, in quo te lavare volueris, et de novo exue te nudum et te spoliando ista proferes verba.


Ammamom, Ammamom, Imam, Nameon, Rectaron, Momby, Myon, Peleaton, Vafirron, Sardon, Eypisson, Tagaron, Monerton, Sinon, Sation, Mamon, Felilon, Zannator, ~~Felicon~~ Formica.
Altera deinde vice in balneum ingrediaris, istosq Psalmos recitabis.
Ps. Benedic anima mea Domino
Cantemus Domino gloriose
Laudate pueri Domino
Hoc facto de balneo exibis, ut te induas, sicut supra de vestibus lineis dictum, et in illo modo vestitus accedes ad tuum opus faciendum et perficiendum.
Eodemq modo se lavent et abluant discipuli sicut et Magister.

Caput sextum
De vestibus, tibialibus et calceis.


Vestes exteriores, quasq supra sunt, et quas ferre debet Exorcizator Magicus debent esse ex linteo ~~sicut et illae~~ et debent fieri ex filo quod nebat puella virgo, supraq illas vestes cum artis acu sint cum filo serico rubro ante pectus descripti isti infra caracteres.



Similiter tibialia etiam debent esse alba eodem modo sicut supra scripta sint in quibus signa quae sequuntur.



Calcei vel ocreolae ex albo corio fieri debent in quibus etiam praecedentia signa coctis scribantur ut inferius dicetur, et debent fieri in tempore custodiae quod est per novem dies ante initium partis; in illo tempore debent omnia instrumenta praeparari, possibilia, polita, perlustrata et nitida, et ultra hoc Magister debet habere coronam unam de chartâ virgine compositam, in quâ ista quatuor nomina scribantur in parte anteriori Jehova, in parte posteriori Adonay, in tertia El, in sinistra vero Gibor, nominaque cum atramento et penna Artis scribantur, ut in illorum videbis capitibus. Similiterque ex discipulorum unusquisque debet habere coronam ex chartâ virgine, in quâ istae literae scribantur divinae, cum colore Cinabrio



~~Cavebis~~ Observes autem ~~qu~~ ut te vestiendo vel antequam te induas talibus vestimentis, tibialibus, femoralibusve et calceis, sequentes Psalmos dicas.

Domine quis habitabit. etc
ps. Nisi Dominus ædificaverit domum.
ps. Domine cor meum non est exaltatum
ps. Quam dilecta tabernacula
Super flumina Babylonis
Laudate Dominum omnes
Deus misereatur nostri. etc
Exurgat Deus et dissipentur etc.

Deinde inodora omnia vestimenta cum artis odoribus et suffumigijs Mag cum aquâ et hyssopo Artis asperges. Sed quando Magister et discipuli ad induendum se accingent, post primum Psalmum antequam alios prosequuntur, ista verba proferre debent.
Ancor, Amacor, Amide, Theodonia, Panger Plagor, Anitor, per merita sanctissimorum Angelorum Induam me Domine vestimentis salutis, ut his ~~medicamen-tibus qua~~ ~~in ... operis~~ medi~~antibus~~ quæ instanter cupio ad optatum finem perducere possim per te sanctissime Adonay, cujus regnum et imperium regnat per secula seculorum. Amen.
Nota quod si vestimenta ex lino essent exercitarum vestimentis vel sacerdotibus, quibus in rebus sacris utantur, certissime essent optima.

Caput 7timum.
De Locis, in quibus Artes fieri possunt

Loca ad Artes Magicas exercitandas et alloquendos Spiritus abscondita esse debent, remota ab hominum conversationibus, separataque et sejuncta. Apta

sunt lacus, sylvæ, umbrosa loca, et Antiquata renovata, in quibus raro vel nunquam habitant congreganturq homines. Similes caverna, spelunca, montium apices, Horti, viridaria, omniumq potiora quadrivia, in tempore silentij noctis, Sed cum non possis commodè ire in aliquem istorum locorum, etiam et propria Domus vel idem Cubiculum tuum, omniaq ista loca ad convocandos, inveniendos et conjungendos Spiritus modo fuerint cum debitis ceremonijs purificata et consecrata erunt apta et idonea.

Illæ vero Artes quæ statutis suis temporibus debent fieri, fiant, sed cum tempus determinatum non requirant multo melius et securius erit illas noctu facere, cum nocturnum tempus sit aptissimum et magis ad propositum Artium Magicarum.

Quando unum ex præfatis locis elegeris ad faciendum Experimentum vel in die vel nocte, illum satis spatiosum eliges, et undiquaq clarum ~~[illegible]~~ Dumentibus, parietibus umbrosisq locis cinctum, illumq mundabis nitidumq facies, quo faciendo hos psalmos recitabis.

Ps. Quare fremuerunt gentes
Deus in nomine tuo salvum me fac
Deus misereatur nostri.

Deinde locum inodorabis cum suffumigijs Artis, cumq cum aquâ et hyssopo asperges, poterisq etiam in tali loco omnes Artis præparationes facere. Verum quando postea in talem locum Experimenta completurus ibis, in principio dices et proferes submissâ voce sed intelligibili sequentem orationem.


Lafai, Simai, Nafai, Orion, Nalanion fortissi-
me, Occidamon Potentissime Sodon, Robustissime,
Et, Jod, He, Van, Ja, Agla, adjuva me in-
dignum peccatorem qui ausus sum effari talia nomina
sanctissima quæ nulli competunt, nisi in magnis
periculis nominare, quare et ego in magno Animæ
et corporis periculo constitutus, ad horum Sacratissimo-
rum Nominum invocationem recurro. Parce mihi si
fefelli aliquem vel si in aliquo peccavi, quia tuæ
fiduciæ me committo et fiducialiter in hoc vado.

Et sic ambulet Magister et discipuli cum
aquâ et Hyssopo Artis aspergendo, et unusquisque
eorum voce submissâ dicat istam orationem quæ in
tempore observationis & custodiæ novem dierum
assignatur. Dividat præterea Discipulos Magi-
ster, disponatque ad res necessarias deferendas.
Primus Thuribulum portet cum igne et thure;
Secundus ferat librum ~~tertius~~ chartam sive
papyrum, calamos et atramentum, ulteriusque suffu-
migiorum species; tertius vero cultrum et
Arctavum gerat.

Magister autem secum baculum et virgam
trahat, siqui plures fuerint discipuli res ferendas
secundum eorum numerum disponat.

Quando deinde ad locum perveneris, dispositis
cum ordine convenienti omnibus rebus, cultrum
accipiat Magister vel aliud ferreum instru-
mentum consecratum ad formandum Artis Circu-
lum, quem facere intendis, hocque facto illum
suffumiga et aspergas, edoctisque et admonitis
discipulis facias sicut hic inferius.

Habeas primo unam tubam [buccinam] ex ligno novo in qua sint cum pennâ et atramento Artis ex unâ parte scripta ista nomina Eloym Gibor Deus Exercituum et ex alterâ parte isti Caracteres.



Cumque sit in Circulo ad artem faciendam cum illâ tubâ sonet ad quatuor mundi partes incipiens ab oriente deinde ad meridiem, post ad occidentem, postremoque ad septentrionem versus, signaturque dicendo. Au-


Audite vos Spiritus, vobis impero NN audite, estoteque parati in quacunque mundi parte sitis ad obediendum voci magni Dei et nominibus Creatoris. Vobis per signum indicamus ac per sonum futurae invocationis, parati sitis ad veniendum, jussis nostris obtemperaturi, hoc facto suum opus perficiat, Circulum renovet et faciat suffumigia.

Caput octavum

De Cultro, Ense Arctavo, Stilo seu Pugione ferreo, Lanceolâ, Virgâ, Baculo et aliis instrumentis.


Ad exequenda meliora majoraque Experimenta multa instrumenta necessaria sunt, sicut culter cum manicâ nigrâ, cum manicâ alba lanceola et alia, cum quibus imprimantur

et fiant Circuli, Caracteres fieri, aliaeq. res quamplurimae.
Ad faciendum ergo Cultrum cum manicâ albâ
illum facere procures, in die et horâ ☿ii, quando
fieri possibile est in ♊ ♈ aut ♍ faci-
asq. ut sit temperatus in sanguine Anatis et simpi-
nella succo, eodemq. et in tali tempore sit ☽ plena
et crescens, faciesq. apponere manicam albam in quâ
cum stilo exorcizato insculpes vel facies insculpere
caracteres sequentes




Deinde cum thimiamate inodorato Artisq. suffu-
migijs atq. cum tali cultro omnes Artis res necessa-
rias facere debes, excepto quod Circulos non facies.
Si res tibi laboriosa videatur talem facere cul-
trum, aliquem Cultrum factum habere procures
sed eo eodem modo, jubeasq. ter in ignem poni, ita
ut ruber fiat, omnibusq. tribus vicibus illum in prae-
dicto sanguine extinguas et succo, deinde facias
illi apponere manicam, insculpendo in illo Caracte-
res illos dictos, et supra laminam incipiendo ab
acumine ad manicam scribes cum pennâ et
Artis atramento ista nomina. Agla. On. deinde
illum inodora et asperge cum odoribus et aquâ
artis, et illum reponas in panno serico.
Culter vero cum manica nigra ad Circulum
faciendum et ad exparescendos formidandosq. Spi-
ritus et ad similia, non facies cum omnibus
supradictis rebus, excepto, quod faciendum sit

in die dies ♄ et extinguendum in sanguine [illegible] et Cicutae succo, suprà dictos Characteres scribens et ista nomina Alpha et Omega, Iah, [illegible] Primaton, finel, Ciriel, Alphael, incipiendo ab acumine et veniendo usq. ad manicam cum calamo et Artis atramento. Eodem modo formatur Arthavus vel falcicula, stilus, Lanceola, in die et horâ ☿ extinguatur in sanguine picae et succo Mercurialis, ad quem appones manicam buxi albae incisae solo et unico ictu, sole oriente cum cultro qui sit novus aut alio instrumento ad hoc apto; isti tales insculpantur Characteres, illos inodorando et aspergendo ut supra



Quo perfecto in panno serico repones, ut inferius.

Baculus dein et virga debent esse; ille ex sambuco vel arundine, ista autem ex avellanâ; utraq. scilicet virgina unius anni, concisi in uno ictu in die ♀ Sole oriente et in illis scribatur cum calamo et Artis atramento isti Characteres



Supra quae finitis istis dices: Adonay sanctissime [3] consecrare et [2] benedicere [4] digneris virgam istam et hunc baculum, ut virtutem quam obtinere debent, obtineant per te sanctissime Adonay, cujus regnum vivit per secula seculorum Amen.

Deinde illa inodora, adspergendo ut infra

et pone ea in loco puro et nitido, ut quando
infra opus sit Mis, ad manus habeas.
Quandoq. etiam ~~gladium~~ Ensium usus in Arte magicâ neces-
sarius est. ~~tibi~~ Sumas novum ~~gladium~~ ensem, quem perpoliendũ
et mundandum alicui trades, die ☿ ~~ejus diei~~ ad primâ horâ
ejusdiei usq. ad decimam ~~mam~~ quintam. Scribas postea in
uno latere ~~gladii~~ ~~ex una parte~~ illa divina nomina, Jehova, Adonay, Eheye
Jeya, et in altera vero parte Eloym Gibor, manubrium
sit ex ossibus, quod aspergas et inodores, sicut ante
et sequentem Conjurationem recites.
Conjuro te ô ensis per illa nomina Jmabrach
Abrach, Abracadabra, Jehova, ut in omni magica-
rum operationum genere ~~contra~~ adversus tam visibiles quam
invisibiles inimicos validissimam mihi adsis ~~[illegible]~~ fortis et defensio. Conjuro
te insuper per sanctissimum et indivisibile nomen El, forte
et admirabile, per nomen Saday, quod est omnipotens, et
per illa nomina Cados, Cados, Adonay, Eloym, Zevaoth
Nhaghimannel, primus et ultimus, sapientia via
vita, virtus, caput, os, verbum, splendor, lumen
sol, fons, gloria, mons, ~~[illegible]~~ Janua porta, Lapis
Pastor, ~~Praedicator~~ immortalis, Messias. Per illa
Presbyter
atq. alia nomina ego te ~~conjuro~~ ô ensis ut
me defendas contra ~~illos qui mihi sunt~~ omnia adversa ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ Amen
~~Hoc~~ finito, involvas illum serico panno, quem-
admodum et cultrum, caeteraq. instrumenta
consecrata et purificata per ceremonias quae
debent fieri et requiruntur ad perficiendum
absolvendumq. Artes et Operationes Magicas.

Instrumentorum forma.

Ensis

Culter albus

Culter niger

Falcula seu Arcdorens

Pugio ferreus

Lanceola

Baculus

Virga

~~Caput~~ 9num.

De suffitu thuris, ~~suffumigati-~~ ~~suff~~ ~~[illegible]~~ suffumigatione et ~~odoribus~~ earum rerum inodorationibus quae ad operationem et praxin in Artibus Magicis faciunt.

Cap. Nonum.

Dantur varia suffituum, suffumigationum atque odorationum genera, quae Spiritibus fiunt et offeruntur. isti suffitus qui bonum redolent odorem Spiritibus bonis inserviunt; ~~[illegible]~~ malis qui vero qui foetent.

Si fragrantem suffitum desideras instituere necesse est sumas Thus, lignum Aloes, nucem myristicam, Benzoin, muscum et id genus aromata odoris gratissimi, supra quae tu dicas.

Deus Abraham, Deus ~~Israelis~~ Isaac, Deus Jacob, digneris benedicere has creaturas specierum odoriferarum ut efficaciam, virtutem et potestatem obtineant alliciendi spiritus bonos, et ad aligendos et removendos inimicos et phantasmata, per te sanctissime Adonay qui vivis et regnas per secula seculorum. Amen.

Exorcizo te Spiritus immunde qui es Phantasma inimicus, ut in nomine Dei exeas ab hac Thymiamatis specie cum omni fallacia tuâ et nequitiâ, ita ut remaneat Sanctificata et exorcizata in nomine omnipotentis Dei.

Benedicere Domine et sanctificare digneris hanc Creaturam Thymiamatis, ut sit remedium salutare humano generi et nostrorum corporum et animarum salvatio per invocationem sanctissimi nominis tui ut quaecunq creaturae, quae senserint fragrantiam et fumigationem hujus speciei sanitatem corporis et Animae recipiant per eum qui secula creavit per secula regnaturus. Amen.

Aspergas deinde istas species cum aquâ Artis et repones in panno, ut supra vel in unâ cistâ sive arcula ex ipsomet factâ, hicq servantur pro necessitate. Et quando illis uti volueris △ ex carbonibus novis accendas in vasibus novis vitreatis intus et foris, ignem facies cum pyrite et igniario, accensoq tali modo igne, antequam supra specien illum ponas, dices.

Exorcizo te, Creatura ignis per eum per quem omnia Phantasmata exeant, et alicui in opere suo nocere et ludificare non possint, per invocatione Altissimi Creatoris. Amen.

Benedic Domine omnipotens et misericors, hanc creaturam specerum, ut benedicta sit ad honorem et laudem sanctissimi nominis tui, ut nullum nocumentum sit gestantibus eas, per te Domine aeterne et omnipotens.

et per nomen sanctum tuum. Amen.
Hoc facto tales supra ignem impones in thuribulo species et fragrantiam, quomodo volueris facies.

Species deinde foetidae isto modo praeparantur supra illos dicendo, ut sequitur, Adonay Lazay Dalmay, Amay, Elay, per invocationem sanctissimi nominis tui, sancte Pater, praesta nobis auxilium et favorem gratiae tuae, ut hae species sint nobis adjutorium in his in quibus operari voluerimus et omnis fallacia et immunditia exeat ex eis et benedicantur et sanctificentur in nomine tuo potentissimo.

Hoc dicto illas adspergas, et ut supra repones.

Caput Decimum

De Aquâ et Hyssopo.

Si in arte aliquâ rem aliquam adspergere necessarium sit cum aspectoriolo sive aspersorio, utraque fieri debent isto modo. Die et horâ ☿ii ergo praeparatum habeas thuribulum cum odoriferis speciebus artis. deinde vas stanneum accipies vel ex vitro, vel intus vel foris plumbatum aut invitreatum, illudque implebis aquâ pulcherrimâ fontis vivi, salemque exorcizatum habebis, hoc modo dicens supra salem.


Tzeraoth, Messiah, Emmanuel, Anghelion Gibor Jehova. Deus, veritas et vita, sanctificare et benedicere digneris hanc Creaturam salis, ut sit nobis auxilium et juvamen.


Projice deinde salem in vas, in quo est aqua

dicesq supra illum istos Psalmos.
Ps. Domine ne in furore tuo etc.
Deus in nomine tuo salvum
Domine exaudi orationem meam
Miserere mei Deus secundum etc.


Aspersorium deinde facies ex verbenâ, foeniculo, salvianâ valerianâ, lavendulâ, menthâ, majoranâ, Basilico et rosemarino, collectis in die et horâ ♃ et ad umbram desiccatis.

Manubrium vero utrinsq facies cum unâ virgultâ avellanâ arboris seu Coryli tribus palmis longa, incisa in die et horâ ♃, lunâ crescente, cui dictae herbae alligabuntur desiccatae ut supra cum filo quod puella virgo nebat, et supra dictum manubrium cum instrumento Artis sculpantur ex unâ parte isti Caracteres.





et ex altera parte




Deinde hanc aquam adoperaberis cum isto aspersiolo in quocunq loco oportuno volueris, sciasq quod ubi aspergetur, omnia expellat phantasmata et non poterunt impedire nec alicui nocere. Ex istâ aquâ tibi servire poteris, illaq uti ad faciendas omnes artis praeparationes.

Caput Unum

De Lumine et igne

Solitum fuit semper inter omnes gentes et nationes
uti rebus ~~fervis~~ igne et lumine, qua de re Magus
concecratis ab
seu Nigromanticus ejisdem utitur in exercendis rebus
sacris tam pro Lecturâ quam pro suffumigijs, cumque die
vel nocte aliquod opus efficere volueris necessaria semper
sunt in circulo lumina; hac de causâ debent fieri
candelæ ex cerâ virgineâ in die et horâ ♃, et
tres des seu funiculos nere debet puella virgo, de-
bentque lunâ crescente fieri magnitudinis et crassitudi-
nis medij ponderis seu semi libræ pro unaquaque et
supra ipsas cum artis Stylo inscribes istos cara-
cteres.



Deinde supra dictas candelas istos Psalmos dices.

Ps. Laudate Dominum in sanctis etc.
Laudate Dominum omnes
Benedic anima mea Domino
Laudate pueri Dominum etc.

Postea istam orationem.
Domine Deus qui cuncta omni potentiâ tua gu-
bernas, da mihi peccatori sensum et intellectum
ut intelligam et sentiam ea tantum quae
placita sunt tibi, fac me timere te, te adorare
amare, laudare, et tibi soli agere gratias per fidem
rectam et claritatem perfectam, Concede mihi Domine

Deus antequam moriar et antequam tartarus me recipiat et priusquam ignis flamma me comburat amitem gratia tua!

Domine Deus ne derelinquas me Deus salutaris meus, deinde subjunges.

Exorcizo te Creatura Ceræ per eum qui omnia solo verbo creavit, ut per virtutem ejus qui est pura veritas, expellas à te omnia phantasmata, omnes nequitias et fallacias inimici et intret virtus Altissimi ut nos illuminare possis, ita ut omnis pavor et timor fugiant à nobis!

Quo dicto aspergas coelum cum aquâ Artis, modora illud cum thymiamate confecto.

Cumque volueris ignem suffumigio vel aliâ re accendere, dices.

Exorcizo te Creatura ignis in nomine summi et sempiterni Dei et per ineffabile nomen, quod est Jod He, Vau, He, per nomen Jah, et per nomen corroboratum El, ut illuminare possis corda omnium spirituum, quos ad Circulum advocaverimus ut sine coram nobis comparere valeant sine fallacia et dolo per eum qui ex nihilo creavit eos.

Deinde accipias Laternam quadratam cum Cristallinis cancellis, adapturus candelam accensu ad legendum, vel ad aliud faciendum, vel ad formandum Circulum, ut supra dictum est.

Caput 12mum.

De calamo sive penna, Atramento alijsve colloribus.

Omnia quæ in ista arte scribi debent, modo sequenti debent scribi.

Accipies Anatem masculum, et ex illo tertiam alae dextrae pennam, illamque extrahendo dices.
Abray, Habyly, Samay, Thicodoniay, Athamas, Seacer, Adonay, expellatis ab hac pennâ omnem fallaciam, ut in se retineat virtutem et potestatem ad efficaciter scribendum quaecunque voluero.

Deinde illam temperabis vel scindes cum cultro Artis, inodorabis et asperges et in panno repones totaliter ut supra.

Postea super Atramentarium ex terrâ compositum faciendumque die et horâ Sij et in dicto tempore cum artis stylo ista nomina insculpes, Jod, He, Vau He, Mitraton, Jah, Jah, Jah, Cados, Eloym, Sabaoth, et ponendo atramentum dices:

Exorcizo te Creatura Atramenti per Anereton et per Simulator et per nomen Adonay et per nomen illius, per quem facta sunt omnia, ut sis mihi adjutorium vel auxilium in omnibus rebus in quibus per te operari voluero.

Et quia aliquando contingit scribere cum aliquo nobili colore, eâ de re bonum est habere tot Atramentaria ex corum albo nova, circiter ter circa quae scribantur cum pennâ et Atramento Artis dicta verba, et in unoquoque eorum appones colores divisim et separatim cum aquâ exorcizatâ distemperatos, et cum gummi arabico dictorum colorum potior pars esse debet fulvus, aureus, ruber, coelestis viridis et morellus, si quis alius occurreret color, faces ut supra, illos sanctificando sicut fecisti cum Atramento, illos inodorando et aspergendo totaliter ut supra

Caput 13mum.

De penna hyrundinis et Corvi.

Accipiatur penna hyrundinis alae dextrae, quae dicitur gladius vel culter et antequam illam extrahes, dices:

Sancte Michael, Archangele dei, sancti Nuriel et Miniel, praepositi Cohortis coelestis, estote in adiutorium nostrum in opere quod facere intendimus: possimus omnia necessaria nostra scribere et omnia experimenta, quae per vos et in nomine vestro incipimus, per altissimum Creatorem finiantur.

Deinde dictum aptabis calamum cum cultro artis et cum penna et Atramento artis scribes supra latus ipsius hoc nomen Anereton, et supra illum istos Psalmos recitabis.

Ps. Ecce quam bonum et.
Laudate dominum omnes.

Postea illum asperges, incodorabis et repones in panno ut supra et eodem modo consacrentur omnia instrumenta, cum quibus scribendum est aliquid, vel cum Atramento vel cum coloribus vel cum sanguine.

Caput 14tum.

De sanguine vespertilionis vel Columbae vel aliorum Animalium.

Accipiatur vivus vespertilio, illum, ut sequitur, exorcizato.

Camiai, Cantaa, Emorbat, Mial, Emore, Barca, Marbat, Cacrat, Rundai, Lealmach per haec et alia sanctissima nomina Angelorum quae scripta sunt in libro Asfamaim. Conjuro te, vespertilio, vel aliud animal, ut

nos in opere nostro adjuves per deum verum, per
deum sanctum, per deum qui te creavit et per Adam
qui tibi cum omnibus Animantibus imposuit
nomen proprium.

Accipias deinde acum, sicut inferius dicetur et trans-
figas vespertilionem in vena posita in ala dextra
colligasque sanguinem in vasculo et supra hunc dices.
Adonay Omnipotens Araton, Asfay, Eloym
Elohe, Elyon, Asserheye, Saday, deus dominus
ai immaculatus et immutabilis, Emanuel, Messiah
Jehova esto in adjutorium meum, ut sanguis iste
valeat in eo quocunque voluero et quando petiero.

Deinde incorpora illum et custodi pro necessitate.


Accipitur adhuc dictus sanguis hoc modo. Sume
dictum Animal, scindeque illud in partes ponasque in
vase ferreo, plumbato, fortiterque preme, usque
quo sanguis ex eo exeat, praedicta verba super
illud pronunciando, Quod autem illi caput abscin-
das in vase vitreo novo illud ~~mittas~~ mittas, recol-
ligaturque ut supra sanguis.

Sanguis ergo aliarum avium accipiatur ex ala
ut superius dictum est, depromptus cum acu obser-
vatis omnibus solemnitatibus ut superius.

Caput 15tum.
De Charta virginea quomodo in ea operandum sit.


In multis Experimentis Magicis Charta vir-
ginea est necessaria et requiritur consecrata,

Insuper vas terrae plumbatum intus et foris
accipies, circiterq in exteriori parte fiunt Charecteres
sequentes.



Deinde in dicto vase calcis florem appones dicendo
Onoy Zuion Layron Zarayron Thephion Elima
Pecinamos, vosq omnes sancti adestote et benedice-
re dignemini hunc florem calcis ut expellatur ex
ea omnis fallacia ut Charta quae cum ea confici
debet virtutem obtineat per optatam per regem
coelorum et Dominum Angelorum Amen.
Accipias deinde aquam exorcizatam, illamq
ponas in dicto calcis flore, ita ut liquefiat
et in illo liquore pellem appones, illicq per tres
dies derelinques deinde illam extrahes adimen-
do calcem et carnem ex illa cum supradicto
arundinis cultro
Deinde cum cultro novo scindes uno solo ictu virgul-
tam ex nucelleto ita longam ut illa uti possis ad
faciendum unum Circulum, in illa ipsa replicando eam.
Accipe funiculam ex filo quod puella virgo nebat
ex propria manu, lapillos saxaq parva fluminis
vel torrentis ista verba pronunciando
Adonay Deus fortis et sanctissime Pater, pone vir-
tutem in his lapillis ut rapere possint hanc char-
tam et omnem fallaciam ex ea ejicere per omni-
potentiam tuam, optatamq virtutem possint obtine-
re. Deinde cum sit praedicta charta in dicto

Circulo, ligandoq illam cum dicta funicula et
capillis dices.
Agla, Jod, He, Vau, He, Jah, Emanuel, a-
destote ad ligandam hanc chartam, ut custodiatis ipsam
ita ut nullum phantasma in eam ingredi possit
deinde relinquas dictam Chartam exiccare in dicto
Circulo in loco umbroso et denso, illicq illam per tres
dies derelinquas, quibus peractis scindes cum cultro
artis funiculam, illamq Chartam ex præfato Circulo
auferas, interim dices
Ancor, Amacor, Amodes, Veadonia, Pancor,
Phagor, Anitor, adestote in custodiam et præsidium
chartæ.
Inodora deinde et suffumiga cum prædictis thymia-
matibus et fragrantijs suffumigijs, et repone in
panno serico, nulloq modo videatur a quacunq
muliere, quia casu quo fuisset menstruata, dicta
charta virtutem penitus amitteret.
Notandum quod qui talem debent efficere char-
tam, pueri debebant esse et mundi sicut superius dictum
est, sig eodem non fiat modo, nullum Experimen-
tum ad optatum finem perduci potest.
At si tibi onerosum sit et grave nimijq fasti-
dij supradictam efficere chartam, papyrum seu
chartam virgineam habetis, sicut superius, de qua-
cunq animali, illamq exercitato modo sequenti.
Careas autem et consideres illam non esse tantæ
efficaciæ et virtutis sicut supra dicta. accipias
thymiamata illaq repones in una olla terræ
nova, carbonibus plena et circiter istam
scribes hos Characteres.



adq; interim dum dictæ species ardebunt chartam
supra suffumigium tenebis dicens.

Adestote in adjutorium meum ut per vos comple-
tur opus nostrum et deinde dices.

Lazay, Salmay, Adonay, Angaphaton, Cedrion,
Creon, Orion, Anereton, Osdien, Occinomos,
Taraarin, Addotareon, Sydoon, Agla, On, Jod, He
Vau, He, Jah, El, Jah, Chrimannch, Nan, Jah,
Ancor, Dinotor, Avilo, Echeyor. Angeli sancti Dei
adestote et virtutem huic chartæ informate ut
talem vim per vos consequatur, ut quæcunq; nomina
vel caracteres eidem inscripti fuerint, in se recipiant
virtutem debitam et omnis fallacia et immunditia
exeat ex eâ, Deo adjuvante pio et misericorde
nostro, qui vivit et regnat per secula Amen.

Deinde supra talem chartam sequentes psal-
mos recitabis.

Ps. Deus judicium tuum Regi da
Laudate Dominum omnes gentes
Ecce nunc benedicite Dominum
Benedicite omnia Opera Domini etc.

Postea istam recitabis orationem

Conjuro te charta per omnia excelsa Dei nomi-
na et per illum qui solus potest tibi chartæ virtu-
tem attribuere et auferre, quatenus talem ob-
tineas virtutem, ut a te omnis fallacia exeat et
omnis virtus ingrediatur, ita ut fias sacra et
exorcizata et consecrata, et quæcunq; in te

scripta

scripta fuerint in libro veritatis non deleantur.
Deinde illam aspergas et reponas, omniaq facias
ut supra. Utimur adhuc aliquando pro chartâ illâ, Spolio illo
in quo nonnulli dies involuti nascuntur infantes, modo
tamen aspergetur exorcizeturq modo supradicto,
Sic et adhuc ex Chartâ Bombycina, faciendo ut
superius illamq suffumigando. In hac scribere
pura et nitida saepius occurrit, sed in ista Charta
perfectio tanta non necessaria est.

Caput 16tum.

De Cera vel Terra Virgineâ

In multis artibus utuntur Cerâ vel terra virgi-
nea ad faciendas imagines vel cereas candelas,
hac de causâ cavere debes, unam vel alteram nun-
quam ante in usu aut operatione aliquâ fuisse.
Terra debet tuis proprijs manibus extrahi illaq
massa, neq ullo ferreo debet tangi instrumento
cujuscunq generis sit, ne contaminetur.
Cera ex apibus esse debet, quae primam tantum Ceram
fecerint, quae nulli operi inservierit.
Cumq ergo una vel altera uti volueris, antequam
opus incipias, supra illas hanc recitabis conjurationem
Extabor, Hestabor, Sytacibor, Adonay
On, Azzotarhon, Mecchon, Asmodaihu, Comphac
Erionas, Propheres, Aliomas, Coriamas, Papretedas
Otiodos, Narbonidos, Almoy, Caiay, Coanay, Egnerant
Vemat, Bennay, Comparis, Scies, Serantis, Cos-
philadis. Angeli Dei adestate quia vos invoco in

meam operem ut per vos virtutem acquirat
et per vos recte perficiatur.
Quibus rebus dictis recitatis supra illas istos
psalmos.
Ps. Domine non est exaltatum cor meum
Domine quis habitabit
Domine exaudi orationem
Domine Dominus noster
In exitu Israel
Quam dilecta tabernacula
Exurgat Deus et dissipentur
Deus judicium tuum Regi da
Ecce quam bonum et quam
Miserere mei Deus
In convertendo
Deus noster refugium et virtus
Deus Deus meus respice
Omnes gentes plaudite
De profundis
Domine probasti
Deus in nomine tuo salvum
Deus Deorum Dominus locutus.
Exorcizo te creatura ceræ vel terræ et admoneo
per Deum omnipotentem, qui cuncta ex nihilo creavit
et per invocationem sanctissimi nominis tui et sancto-
rum tuorum Angelorum, ut respicias eos vel infun-
das virtutem et benedictionem in nomine ejus, ita ut san-
ctificeris et benedicaris ex virtutem obtineas quam
optamus per nomen sanctissimi Adonay.
Deinde illam adspergas ut supra illamque ferres ad opus

Animadvertas quod terra, quia manu attrecta[n]di debet est praeparando quodcunque tibi opus est.

Caput 17mum.

De acu et alijs instrumentis ferreis:

Sunt necessaria in multis Experimentis quaedam instrumenta ferrea, sicut acus ad consuendum vel pungendum vel instrumentum ad insculpendas literas sive Charácteres quod facere poteris ad modum styli ferrei, sicut illi quibus utuntur aurifabri vel similis modo possit inservire ut superius. In die ergo et hora ♀ acum facies vel aliud instrumentum ferreum. Incipies tamen in dicta hora, finiesque in hora ♀ ♃ et finito supra hoc dices.

Conjuro te forma N N per Deum Patrem omnipotentem, per virtutem caelorum et stellarum et earum praesidum Angelorum, per virtutem Lapidum Herbarum[,] ventorum, ut talem in te recipias virtutem f et animalium, per virtutem grandinum nivium atque ventorum f

ut talem in te recipias virtutem ut adea omnia ad quae complenda et peragenda te usuri sumus, pertingere valeas sine dolo, falsitate et fallacia per Deum Creatorem Saeculorum et imperatorem Angelorum

Deinde dices istos Psalmos


Ps. Domine quid multiplicasti
Domine Deus meus in te
Confitebor tibi Domine
Quemadmodum desiderat cervus
Deus repulisti nos
Miserere mei
De profundis etc.

Deinde inodora illud cum suffumigio, aspergasque
cum aqua exorcizata, illudque in panno serices reponendo dices.
Banoata, Lames, Dulmarias, Gedulas, Oria
Modacale, Gedecá, Martagallo, Donde, Bocaldaria, Concederenti, Contiflaria, Marcaria, Geradia
Tabia, Amgla, Melsiam, Bonifair, Arculae
Compariodon, Lamodon, Theodicon, Angeli
boni et mali adestote in custodiam hujus instrumenti

Caput 18vum

De panno serico

Quando aliquod Artis instrumentum erit
debitè consacratum, reponi debet in aliquo panno pretioso. Quapropter accipies pannum sericum cujusvis coloris, excepto nigro vel cinerizio, supra quem cum atramento et calamo
Artis sequentes scribes caracteres.



Adonay, Amosiath, Anareton, Peumeton,
Ensoph, Cados, Ancor, Ancillor, Semenphora
Lameheraana, Catepserion, Eosbos, Eloym,
Semiforos. Inodora deinde hunc pannum cum suffumigio odorifero, aspergasque illum ut superius
dices supra istos psalmos
Ps. Domine Deus noster
Deus Judicium tuum Regi da

Ecce nunc benedicite Dominum
Te decet hymnus etc.
Illum deinde pones per septem dies in speciebus
odoriferis, tunc in panno involves omnes Res
sacras, nec non instrumenta majora.

Caput 19num
De Characteribus

Quoties tibi scribere occurrerit aliquod Experimentum vel Characteres, atq metuas ne erres facies ut sequitur nempe
In principio scribat hoc nomen Ekeye, Asser Ekeye, cum artis calamo et colore morellino claro et in fine istud nomen Enfosh et intra dicta nomina scribas hoc quod tibi occurret secundum Artem quam operari volueris, sig aliquid faciendum sit, pertes illud supra te, et hoc reponi debet in panno serico.
Supra hoc ergo quod scripseris, hoc dices
Sapientissime et Altissime Creator omnium Creaturarum te precor per tuam pietatem et misericordiam ut nominibus sanctissimis in hac Charta descriptis tales concedas virtutes, ut hos Characteres ab omni fallacia custodiant per te sanctissime Adonay. Amen
Hoc recitato quod tibi occurret, scribes ut superius et in perpetuum non errabis, tuumq propositum ~~intentum~~ assequeris

~~Caput ultimum~~
De Sacrificijs quæ offerentur Spiritibus, quomodo fieri debeant

Occurrit in multis Artibus aliquando Daemonibus sacrificare illudque diversimode, aliquando Spiritibus bonis, et alba sacrificantur animalia; Malis vero nigra et hoc fit aliquando tantum ex illorum sanguine Et sacrificium, aliquando de rebus comedibilibus.

Qui sacrificant Animalia cujuscunque sint conditionis et sexus, virgines esse debent, libentius enim illi à Spiritibus recipiuntur ut mandata eorum exequantur.

Quando cum sanguine sacrificandum est ex illis animalibus vel avibus sanguis promatur quae virgines sunt, et antequam aliquod sacrificium fiat aut offeratur, supra talem oblationem dicatur.

Hoc sacrificium quod Vobis Creaturis nobilissimis et altissimis NN. offerendum duximus, sit gratum et acceptum voluntatibus vestris: Estote parati ad serviendum nobis majora imposterum à nobis accepturi.

Incenderetur deinde et aspergatur aquâ lustrali.

~~Prae~~dicta sacrificia necessarium omnino est ut fiant cum omni ceremoniâ et solemnitate ignis, qui fit ex ligno praedicto qualitate quadam adaptatum et vicinum Spiritibus. Fiunt ex Junipero vel Spino Spiritibus ♄ni ex buxo vel quercu ♃i Carniola ligno ♂ Lauri ☉. Ex myrtho ♀. Ex corellana ☿ et ex salice ☽.

Sed quando ex cibo vel potu sacrificandum est cibique omnia extra Circulum praeparari debent, deinde debent tegi cum aliquo panno nobili,

supra pannum extendatur mappa alba nitida
et nova cum recenti pane et vino generoso
quod ad naturam planetae ~~conferat~~ accedat.
Animalia pro cibo sicut columbae vel similes
assata praeparentur, et supra omnia appones illic
lagenam aquae ex fonte vivo ~~g~~ haustae et clarae
et antequam Circulum ingrediaris, proprio nomine
Spiritus convocabis, aut saltem praecipuos, dicendo
hoc modo

Ubicumque sitis Vos Spiritus NN qui invitati estis ad coenam, venite et estote parati ad suscipienda esculenta munera et sacrificia quae vobis offerimus, imposterum gratiora oblaturi

Deinde nidores cum suffumigiis suaveolentibus et aspergas aqua exorcizatâ, demumque incipias ~~ad~~ illos conjurare, usque dum veniant

Eodemque modo fieri debent sacrificia in omnibus ~~operationibus~~ ~~Artibus illa requirentibus~~, sicque faciendo absque dubio Spiritus ad serviendum tibi erunt prompti

~~Hicque~~ ~~nostra~~ Finis nostrae Claviculae
apponitur, quam si bene memoriae mandes,
poteris volare cum aliis ventorum, quam
si è contrario contemnas, nunquam
pervenire poteris ad effectum
alicujus Magici
Experimenti.

Tabula Secundi Libri

Instrumentorum forma

De suffitu thuris, suffumigatione et moderationibus earum rerum quae ad operationem et praxin in Artibus Magicis faciunt.

Cap. 9num.

De aqua et hyssopo

Cap. 10mum

De Lumine et igne

Cap. 11mum

De Calamo Atramento alijs pe colo ribus

Cap. 12.

De penna hyrundinis et corvi

Cap. 13mum

De sanguine vespertilionis vel columbae vel aliorum Animalium

Cap. 14mum

De Charta Virginea, quomodo ri ea operandi sit

Cap. 15tum

De Cera vel Terra Virginea

Cap. 16tum

De acu et alijs instrumentis ferreis

Cap. 17mum

De Panno Serico

Cap. 18mum

De Characteribus

Cap. 19mum.

De Sacrificijs


Cap. ultimum

o/N

Finis Tabulæ Secundi et
ultimi Libri
Claviculæ
Salomonis Regis Hebræorum


CLAVICU
AMONI
MAGICA
MSS

The Following Images are close-ups of various pages


CLAVICU
LAMONIS
MAGICAL
MSS

Purchased at the sale of Mr Carnaby
by Messrs Puttick & Simpson 26 Nov.

[Sepher Maphteah Shelomo] Clavicula Salamonis, traducta in latinum per F.L.C., MANUSCRIPT *on paper*, 70 *leaves*, *calf*, *re-backed*, 17*th Century*.

Geo: Oakley



Purchased at the sale of Mr Carnaby
by Messrs Puttick & Simpson 26 Nov. /8


[Sepher Maphteah Shelomo] Clavicula Salamonis, traducta in latinum per F.L.C., MANUSCRIPT *on paper*, 70 *leaves, calf, re-backed*, 17*th Century*

Geo: Oakley

1 Std







agic
Sepher


…ngs of Solomon, being
… translated into
…brew,
…from out of the Hebrew
…, by command of the [illegible]
…s the Duke of Mantua
…[illegible] [illegible]
[illegible]

The Keys of Solom[...]
of the Hebrews, tran[...]
Latin Idiom, out of th[...]
by F. L. C. by comman[...]
Highness the Duke of[...]
[illegible] [illegible][...]

w = Oakley Fish

Stranraer





gic
Sepher

Tabula
primi libri

Tabula Secundi Libri

1. Proemium
2. Qualiter a praeparatis prius omnibus praeparandis, Artis istius Exercitii perfectio dari debeat
Cap. 1.

Quomodo se gerere debeat Exorcizator
Cap. 2tum.

Quomodo se gerere et gubernare debeant Socij et discipuli.
Cap. 3tium.

De jejunio, observatione et custodia
Cap. 4tum

De balneis quomodo fieri debeant
Cap 5tum.

De Vestibus, Tibialibus et calceis
Cap. 6tum

De Locis, in quibus Artes fieri possunt
Cap. 7mum.

De Cultro, Ense, Arclavo, Pugione ferreo, Lanceola, Virga baculo et alijs Instrumentis
Cap. 8vum

Instrumentorum Forma

De suffitu thuris, suffumigatione et moderationibus earum rerum quae ad operationem et praxin in Artibus Magicis faciunt.

Cap. 9num.

De aqua et hyssopo

Cap. 10mum

De Lumine et igne

Cap. 11mum

De Calamo Atramento alijs recolo-ribus

Cap. 12.

De penna hyrundinis et corvi

Cap. 13mum

De Sanguine vespertilionis vel columbae vel aliorum Animalium

Cap. 14mum

De Charta Virginea, quomodo in ea operandum sit

Cap. 15tum

De Cera vel Terra Virginea

Cap. 16tum

De acu et alijs instrumentis ferreis

Cap. 17mum

De Panno Sericeo

Cap. 18mum

De Characteribus

Cap. 19mum.

De Sacrificijs


Cap. ultimum

Finis Tabuli Secundi et
ultimi Libri
Claviculae
Salomonis Regis Judaeorum Hebraeorum

Purchased at the sale of Mr Carnaby's Library
by Messrs Puttick & Simpson 26 Nov. /86 Lot 57

pher Maphteah Shelomo] Clavicula Salamonis, traducta in
latinum per F.L.C., MANUSCRIPT *on paper, 70 leaves, calf,*
re-backed, 17th Century

Geo: Oakley Fisher
Stranraer



Purchased at the s
by Messrs Puttick f

[Sepher Maphteah Shelomo] Clavicu
latinum per F.L.C., MANUSCRIPT
re-backed, 17*th* Century

Geo: O



Confess...

cap. 4

Oratio et Conj...

cap. 5 ...

Conjuratio f...

cap. 6 ...

Conjuratio va...

cap. 7 ...

De Candelis ...

cap. ...

Experiment...

cap. ...

De Experim...

cap. ...

De Experi...

cap. ...

De Expe...

ca...

De Exp...

Tabula
Primi libri

De Experimento Amoris in Somno

Cap. 13.

De Experimentis quæ ad Odium fiunt et inimicorum destructionem

Cap. 14.

Quomodo præparentur Ludorum irrisionum Experimenta. Quomodo quis disparere valeat aliosq decipere!

Cap. 15.

Quomodo Extraordinaria Experimenta præparentur.

Cap. 16.

De Pentaculis sacris et eorum Materia

Cap. 17.

Sacra pentacula Expressa cum Propriis figuris, coloribus Characteribus et Literis Hebraicis vel Chaldaicis

Finis Libri Primi.